This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

11199 Wipt 3/4

1. d. 164.



[illegible]



LIUS D.G.ELECT.ET.CONFIRMATꝰ EPISCO.NUMBURGEN

ſc. Lipſ.

JO. MARTINI SCHAMELII,
Paſt. Primar.

NUMBURGUM LITERATUM,

In quo
Viros, quos vel protulit Numburgum,
urbs ad Salam Epiſcopalis, vel ſovit ac aluit, eruditione
aut ſcriptis præſtantes, ſecundum temporum
ſeriem breviter recenſet.

Accedunt variæ Epiſtolæ *Pflugii*, *Lutheri*, *Melanchthonis*, *Reineſii*, *Daumii*, *Sagittarii*, *Speneri*, *Petr. Albini*,
Frankii a Franckenau, adhuc nondum
editæ.

BIBLIOTHECA BODLEIANA

LIPSIÆ,
Sumpt. HÆRED. LANCKISIANORUM.
ANNO 1727.

Q. D. B. V.

I.

W*Alramus*, *Waleranus*, *Williramus*, *Walrabonus* ſive *Walrabe*, e familia Comitum a *Schwarzenberg:* 1) Vixit primum in Monaſterio Hersfeldenſi, quod ipſe refert. 2) A conventu aliquoties ad *Henricum IV.* Imp. miſſus, in Aula Cæſarea innotuit. Ad Hermannum etiam Anti-Cæſarem legatione functus eſt. 3) Inter Epiſcopos Numburgenſes ordine eſt nonus, dignitatem hanc nactus beneficio Cæſaris. 4) Præfuit autem Epiſcopatui ab A. 1089. ad An. 1111. Inſignis Theologus, cujus extant opuſcula ſequentia:

1. Apologia 5) pro Cæſare, 3. libris comprehenſa, atque Hermanno, Epiſcopo Metenſi, dicata, contra Epiſtolam Excommunicationis Gregorii VII. ſive Hildebrandi Papæ. 6)
2. Tr. de Inveſtitura Epiſcoporum & Abbatum, contra Paſchalem Papam. 7)
3. Epiſtola ad *Ludovicum* Salium, 8) Thuringiæ Landgravium, atque Cœnobii Reinhardi fontani fundatorem, 9) quem flectere, atque ad Cæſaris partes pertrahere, omni ſtudio conatus eſt.
4. Reſponſio ad *Hernandi*, Epiſcopi Halberſtad. Epiſtolam, 10) nomine *Ludovici* Salii exaratam.

Anſelmum, Cantuarienſem Archiepiſcopum, de Græcorum erroribus conſuluiſſe, hujus ad Walramum noſtrum Epiſtola condocere uberius poteſt. 11)

Not.

1) Willerami fratres *Atribo & Zirce* fuerunt, Comites a *Schwarzenberg*, quorum exuvias Eccleſiam S. Viti, Monaſterio Miltenfurtenſi in Voitlandia proxime adjacentem ſervare perhibet **Müller in Staats**-Cab. III. **Oeffn.** p. 179. Hodie tamen ne umbra quidem monumenti tantis Comitibus dicati, ibi comparet. conf. **Beckers** Stemma Ruthen. f. 8.

2) Ita enim l. 2. Apol. c. 28. (ed. Hutten. p. 98. Goldaſt. p. 139.) *Specialiter*, inquit, *ipſe* (Hartwicus ſcil.) *præ cæteris Saxonibus odio habebat eundem locum Herosfeldiæ, ideoque civitatem & Sancta noſtra quærebat deſtruere* &c.

3) Sic enim iterum Walramus l. 2. Apol. c. 16. (ed. Hutten. p. 72. Goldaſt. p. 116.) *Ecce eundem Herimannum* (Rudolffi ſcil. Succeſſorem) *vidimus in caſtris Saxonum non Regis, ſive Principis loco militare* &c.

4) Fridericus quidem (Dedonis, C. Pal. Sax. filius nothus, v. Hoffm. Script. Rer. Luſat. T. *a.* f. 30.) Abbas Goſecenſis, Rudolphi autoritate atque Canonicorum ſuffragiis, non ad Epiſcopatus ſaltem Numburgenſis, ſed etiam (ſi Chronicon Gozecenſ. conferas apud eundem Hoffm. l. c. f. 110. a.) cœnobii S. Georgio conſecrati, atque extra pomœria civitatis Numburg. ſiti, gubernationem pervenit, ab Henrico IV. tamen exauctoratus, & Abbatiæ Herosfeldenſi præpoſitus eſt. Walramo autem noſtro idem Henricus Cæſar ex Herosfeldenſi cœnobio evocato Epiſcopatum Numb. detulit. v. Lang. Chron. Citiz.

5) Librum iſtum antiquiſſimum in Bibliotheca Fuldenſi invenit, eumque luci publicæ expoſuit *Ulricus Huttenus* per Jo. Schetſer. Mogunt. An. 1520. in 4. plag. 19. ſub rubrica: *De unitate Eccleſiæ conſervanda, & Schiſmate, quod fuit inter Henricum IV. Imp. & Gregor. VII. Pont. Max. cujusdam ejus temporis Theologi liber in vetuſtiſſima Fuldenſi Bibliotheca ab Hutteno inventus nuper.* Hiſtoriam inventi libri lætanti animo retulit Eobano Heſſo, literis ad ipſum datis, quas ex vetuſto codice cum poſteritate communicavit Cl. Burckardus, Comment. de Vit. Hutten. ed. Wolffenbütt. 1717. in 8. & quidem P. 2. p. 30. præfationem etiam integram ſubjecit, quam ad Illuſtriſſimum Auſtriæ Archi-Ducem Ferdinandum, Hutterus præſcripſit. Huttenum ſecutus eſt Freherus, qui librum huncce inſeruit To. 1. Script. f. 240. ed. Struv. Freherum vero Goldaſtus l. c. Liber 1. incipit: *Nemo aſcendit in cœlum* &c. & conſtat capp. 18. prout Freherus ſubdiſtinxit. Conf. Autor ipſe l. 2. c. 6. Lib. 2. *Nolite plures Magiſtri fieri* &c. conſtat capp. 43. Lib. 3. *DEUS imque ſummus* &c. in fine eſt mancus. Enimvero: An Walramus (An Venericus Vercellenſ. an Cunradus Trajectenſ. Ep.) harum Apologia-

logiarum ſit Autor? quæritur. B. Sagittarius in Hiſt. Epiſc. Numb. p. 67. autorem libri Walramum eſſe, conjectura duntaxat niti perhibet. Flacius autem Illyricus in Catal. Teſt. Ver. p. 297. ed. 1556. in 8. *Suſpicor*, ait, *hujus Autoris* (Walramum innuit) *eſſe præcedentem librum de Unitate Eccleſiæ.* Cujus opinionem ut maxime probabilem recipit Melchior Goldaſtus. Hic An. 1611. Hanov. in 4. edidit: Apologias Reverendiſſimorum & Illuſtriſſimorum S. R. I. Principum pro Imp. Henrico IV. atque in Diſſ. de Autoribus, operi præfixa, p. 24. Flacii aſſertum pluribus ex ipſo Autore ſtabilivit. Factum inde eſt, ut Walrami nomen ſingulis Apologiæ libris proſcripſerit. *Libri 1.* (An. 1093. conſignati) *Titulus eſt:* Reverendiſſimi & Illuſtriſſimi Principis Waltrami, Epiſc. Naumb. Apologiæ l. 1. pro Henrico IV. Imp. adverſus Hildebrandi Papæ Epiſtolam ad Hermannum, Metenſem Epiſcopum, pro juſtificando facto excommunicationis, quam in dictum Imperatorem fecerat. *Titulus L. 2.* Waltrami, Naumb. Epiſc. Apologiæ l. 2. pro Henrico IV. Imp. & Clemente III. Papa, contra Bernhardi Corbeienſ. Monachi, ex Hirſaugia Epiſtolam de judicio Gregorii Papæ VII. ſuper Schiſmaticos, & de Sacramentis extra Eccleſiam uſurpatis. *Lib. 3. Titulus:* Waltrami, Naumb. Epiſc. Apologiæ l. 3. pro Clemente III. Papa, per Henricum IV. Imp. ordinato contra Epiſtolam Bernhardi, Corbeienſ. Monachi, de Sacramentis extra Eccleſiam uſurpatis &c. &c. Nobis ſane cætera etiam Waltrami conferentibus, vix dubium remanet, profectas ab ipſius ingenio fuiſſe iſtas Apologias, adeo ſibi ubique conſtat, & præſtantiſſimi Theologi modum omnino implet. conf. Arniſæi Tr. de Autor. Princ. in popul. c. 7. it. de Subject. Cleric. f. 272. Freheri Scriptt. T. 1. f. 234. ex ed. Ill. Struvii.

6) Legitur iſta Epiſtola Gregorii VII. An. 1078. exarata in Apologiis Goldaſti, ſupra citatis p. 244.

7) Titulus apud Goldaſt. l. c. p. 226. eſt: Reverendiſſimi & Illuſtriſſimi Principis Walthrami, Naumb. Ep. Tract. de Inveſtitura Epiſcoporum & Abbatum pro Juribus Imperatorum & Regum contra Paſchalem Papam ſcriptus A. D. 1109. Incipit: *Leo Conſtantini filius annis 5. imperavit in Regno Græcorum & Romanorum* &c. &c. finit: *Igitur hæc ſcandala gravia Paſtores animarum cavere debent, coram Domino ambulantes in vera ſimplicitate propter Chriſti puſillos. Ex quo, cum Imp. Rom. Carolo M. acclamatum eſt, ſunt anni 309. Eſt autem annus præſens 1109. quando ultimum Paſcha fuit ab Incarn. Dom. ſecundum cyclum Dionyſii.* Falſo itaque inſimulari Waltramum defectionis ad Paſchalem Papam, Goldaſt. in præf. Apologiis præfixa p. 29. hoc argumento

ductus evincit, quod hic ipſe Tractatus Paſchalem Papam publice redarguat. An noſtro quoque tempore aliquis ex ordinis Eccleſiaſtici, Pontificiæ religioni addicti, cœtu admodum numeroſo Præſulis noſtri religioſiſſimi exemplo Jura atque autoritatem Imperatorum R. adverſus Pontificem adſerturus ſit, utut hanc gentem Auguſti benigniſſimi infinitis bonis cumularint, merito dubitat D. D. Buderus in Vindd. Jur. Imper. adverſus urbis Romæ Epiſcopos. §. 1. p. 10. ed. Jen. 1717. in 4. Hic tamen tacendum non eſt, aliter prorſus de Walrami libro ſentire Thomaſium. In Hiſtor. enim Content. inter Imper. & Sacerdot. c. 8. p. 64. hæc habet: *meminit equ. eodem Sec. XI. Waltrami Ep. Numb. Mornaus p. 597. quod in Pontificem pro Inveſtitura Regibus debita calamum ſtrinxerit - - Sed tamen & de hoc ob dicta & adhuc dicenda præſumendum eſt, quod magis jura Epiſcoporum S. Eccleſiæ, quam Imperatoris laici defendere ſuſtinuerit.*

8) Extat apud Dodechin. Mariani Scoti Continuatorem, Abbatem S. Dyſibodi, ad An. 1090. T. 1. Scriptt. Germ. Piſtorii & Baron. T. 11. An. 1090. No. 8. f. 658. ed. Struv. Unde Apologiis ſuis inſeruit Goldaſt. p. 51. Titulum præſcripſit ſequentem: Reverendiſſimi & Illuſtriſſimi Principis Waltrami, Epiſc. Naumb. Epiſtola ad Ludovicum Landgravium Thuringiæ pro Henrico IV. Imp. contra Hildebrandum Papam, ut eo deſerto, Imperatori inhæreat. Allegat eam Joh. de Iſenach in Act. Præſul. Nuenburg. apud Paullin. Synt. rer. Germ. p. 133. conf. Centuriatt. Sec. 11. f. 605. & Lunigii Spicileg. P. 2. f. 146. nec non Otto Friſing. l. 6. c. 35. apud Freher.

9) Hujus cœnobii fundationem & privilegia confirmavit Henricus IV. An. 1086. Diploma exhibet J. F. Schannat. in Vindem. Liter. Collect. 1. f. 106.

10) Herrandi Epiſt. comparet apud Goldaſt. in Apologiis p. 252. ſub Inſcriptione: *Steph. Herrandi, Epiſc. Halberſtad. Epiſt. nomine Ludovici Landgravii Thuringiæ reſcripta ad Waltramum Naumburg. Epiſcopum,* An. 1090. Elegantiſſimam & utilem pro ſuo ſcil. in Rom. Pontificem affectu vocat Trithem. de ſcriptor. Eccleſ. f. 91. ed. Fabric. it. in Chron. Hirſaug. ſub Gebehardo Abbate conf. Lunig. l. c. & Leukfeld Antiq. Halberſtad. p. 693. qui tamen p. 537. dolet, *Reſponſionem Waltrami noſtri,* ſupra excitatam, vel plane interiiſſe, vel alicubi in tenebris deliteſcere. Putarem tamen, ſupereſſe adhuc, cum libro 2. Waltramus ſolide ad Herrandi argumenta reſponderit.

11) Hiſtoriam Epiſtolæ ita refert Goldaſt. in diſſ. de Autoribus, Apologiis præmiſſa p. 21. *In illa intolerabili Paparum tyrannide deliberatum fuiſſe*

videtur inter Germaniæ Epiſcopos, ex rogatione Imperatoris, an deſerta Rom. Eccleſia, unio cum Conſtantinopolitana iniri ac fieri poſſit? Proinde Waltramus, Imperatoris Conſiliarius, Anſelmum, nominatiſſimum tunc temporis Archi Epiſcopum ſuper Græcorum erroribus conſuluit. Anſelmus Epiſtolam ſcripſit de Proceſſione Spiritus S. in cujus capite nefarie admodum atque ex mente prorſus Papana ita ad Waltramum:

> *Scienti breviter loquor. Si certus eſſem, prudentiam veſtram non favere ſucceſſori Julii Cæſaris, & Neronis, & Juliani Apoſtatæ* (cum iſtis comparat Henricum IV.) *contra ſucceſſorem & Vicarium Petri Apoſtoli, libentiſſime vos ut amiciſſimum & reverendum Epiſcopum ſalutarem. Quomodo autem ad defenſionem veritatis, quam contra Græcos quæritis, ſecundum poſſe nulli deeſſe debemus, opuſculum vobis miſi, quod de Spiritus S. proceſſione contra illos edidi. De ſacrificio vero, in quo iidem Græci nobiſcum non ſentiunt, multis rationabilibus Catholicis videtur, quod agunt Græci, non eſſe contra fidem Chriſtianam &c.*

Bellarminus L. de Scriptor. Eccleſ. p. 276. Anſelmi librum de diverſitate Sacramentorum, ſ. diſſenſione Græcorum in ſacrificio excitans, ita diſſerit: *Habet ſtylum Anſelmi, & præfixam Epiſtolam ad Valramum Epiſcopum.* Epiſtolam hancce dedicatoriam tangit quoque Anonymus Metlicenſis apud Fabric. Biblioth. Eccleſ. f. 155. inquiens: *Scripſit & Epiſtolam* (Anſelmus) *Williramo, Novemburg. Epiſcopo, de diſſenſione Græcorum in ſacrificio.*

II.

Johannes Tylich, Monaſterii S. Mauritii in ſuburbio Numburg. Præpoſitus. 1) Hunc de ſemetipſo referentem audiamus in Chron. Miſn. quod in Jo. Friderici Schannat. Vindem. Liter. Collect. 2. f. 87. extat. *Ego*, inquit, *Joh. Tylich, Decretorum Doctor minimus, Præpoſitus Canonicorum Regularium S. Mauritii extra muros Nuemburgenſes, & in ſtudio Lipſienſi Lector ordinarius*, An. 1413. *audivi* &c. Hactenus ignotus fuit iſte Scriptor. Nuperrime excitatus modo Cl. Schannat. foras dedit ex ipſo autographo, lituris frequentibus undique reſperſo

Chronicon ipſius *Miſnenſe* ab An. 785. ad An. 1420.

de quo honorifice admodum ſentit, atque in multis Reineccio atque Albino prævalere autumat. 2)

Not.

1) In Catalogo Præpoſitorum Eccleſiæ S. Mauritii admodum interrupto, atque a me propediem D. v. cum aliis rei monaſticæ monumentis evulgando, Petrus occurrit, qui præfuit ab An. 1368. usque ad An. 1380. Interceſſiſſe igitur alium adhuc inter Petrum & Johannem noſtrum, mihi tamen ignotum, ſuſpicor.

2) Allegantur in iſto Chronico Codices quidam MSti. Ita enim f. 76. fuerat, ait, Vipertus vir ſtrenuus & bellicoſus, qui multa prælia habuit cum vicinis ſuis de Caſtro Wilſin, prout *in Vita ſua pulcro ſtilo conſcripta*, in dicto Monaſterio Pegavienſi reperies. Et f. 80. provocat ad Hiſtoriam longam de Cruciferis Teutonicis apud S. Thomam in Lipitzig &c. Exequiis Georgii, fratris Friderici Jun. March. Miſn. & Thur. Landgr. in vicino nobis Portenſi cœnobio An. 1401. ſepulti interfuiſſe ſe ſcribit f. 89. Vitam Viperti, quod ſpectat, absque dubio innuitur Monachi Pegav. Hiſtoria de Viperto Marchione, per Reineccium publicata.

III.

M. *Johannes Taymuth, Taimund vel Tarmuth,* 1) Numburgenſis, fuit Profeſſor & An. 1457. Rector Univerſitatis 2) Lipſienſis, prout Matricula Academica anni illius teſtatur. 3) In Matricula Rever. Capit. Numburg. & quidem in ſerie Decanorum ad An. 1487. occurrit D. *Joh. Taymud,* vixit adhuc An. 1490.

Not.

1) Ita ſcribitur in veteri Matricula Rectorum Acad. Lipſ. quam D. Tob. Heydenreich Chronico Lipſ. ed. 1635. in 4. ſubjecit, ubi tamen per errorem Norinbergenſis appellatur.

2) „De hac Univerſitate ita Tylichius in Chron. f. 89. Anno Dom. 1409. „circa Feſtum Petri & Pauli Bulla confirmationis Studii Generalis „ſolempni proceſſione introducta fuit in Civitate Lipſienſi, & Fridericus Princeps 2. prebendas & Canonicatus in Eccleſia Miſnenſi, 2. „in Eccleſia Merſeburgenſi, & 2. in Eccleſiis Nuemburgenſi & Cizenſi „pro Doctoribus & Magiſtris ejusdem ſtudii a ſede Apoſtolica impetravit &c. &c.

3) Vid. M. Hubneri Diſſ. de Friderico bellicoſo, hab. Halæ An. 1709. p. 52.

IV.

Inter Epiſcopos Numburgenſes, qui Seculo XV. ordine invicem ſe inſecuti ſunt, quamvis ad poſteritatis memoriam monumenta quædam ingenii non reliquerint, a ſingulari tamen eruditione 1) celebrantur: *Joannes II.* Decretalium Doctor Bononiæ in Italia renunciatus, An. 1434. vita defunctus, *Petrus*, Jur. Lic. demortuus An. 1463. & *Georgius*, vir doctus, atque Friderici, Elect. Sax. Cancellarius, e vivis ereptus An. 1463.

Not.

1) Vid. Langii Chron. Citiz. in Piſtor. Scriptt. T. I.

V.

Suppar hiſce prædeceſſoribus, niſi major etiam, *Dietericus*, ſive Theodoricus III. inclyta ſtirpe nobilium Sileſiæ a *Burgsdorff* 1) prognatus, Theologus & JCtus inſignis. Fuit enim Doctor & Ordinarius Lipſienſis, & An. 1439. Univerſitatis Rector: 2) Decanus Capituli Numburg. An. 1453. Epiſcopatum 3) ipſum nactus eſt An. 1463. demortuus An. 1466. 4) ſcripſit: 5)

Concordantias in Jus Saxon. 6) quod alias der Sachſen-Spiegel dici ſolet.

v. Schrader. Vol. I. Conſ. 1. N. 232. Brotuff. Chron. l. 2. c. 47.

Not.

1) B. Höpffner. nominat *Bocksdorff*, Albin. in Chron. Miſn. Tit. 21. p. 285. *Buxdorff:* D. Heydenreich *Buckendorff*, alii legunt *Buckensdorff*. De gente ipſa v. Sinap. Schleſiſch. Curioſ. p. 284. Spangenberg. Adels Spiegel, P. 2. l. 11. c. 14.

2) Vid. Matricula Acad. Lipſienſ. quam D. Tobias Heidenreich Chronico Lipſ. ſubjecit, ubi occurrit: D. Theodoricus *Buckendorff*. D. Finckelthuſ. in Orat. Tractatui de Jure Patronatus ſubnexa ait: Hunc *Burxdorffium* tertium fuiſſe Academiæ Lipſ. Ordinarium. conf. *Freber.* Theatr. Vir. Illuſtr. f. 793. Spangenberg l. c. cap. 12. ait: Er ſey Ordin. Lect. Juris zu Leipzig, und zugleich ein hocherfahrner Theologus und Philoſophus geweſen, habe ein Regiſtrum über das Land-Recht und Weichbild verfertiget.

3) Meibomius ordinationem hujus Epiſcopi per *Fridericum*, Archi-Epiſcopum Magdeburg. peractam T. 2. Rer. Germ. f. 365. e Chronico Magdeb. referens, ipſum Theodoricum de *Buxtorff*. Nuenburg. nominat.

4) Sive juxta Lang. A. 1471. v. Chron. ipſius Citiz. ad h. ann. Major tamen fides habenda eſt Epitaphio ex lamina ænea compoſito, & in Eccleſia Numb. Cathedrali muro affixo, in quo hæc leguntur: Ao. Dni. M. CCCC. LXVI. Dom. Ocul. obiit Rev. in Chriſto Pater & Dominus, Dnus Theodoricus de Buckensdorff, U. J. D. Eccleſ.

Numb. Epiſc. cujus anima requieſcat in pace. Falſam itaque eorum opinionem judicat *Paullini* in Chron. Huxar. p. 135. ad Ann. 1474. qui per Virum Excellentiſſimum & Nobiliſſimum, quem Autor Chronici iſto anno Corbejam veniſſe, & terram etiam, in area Monaſterii proſtratum, oſculatum eſſe commemorat, Theodoricum de *Burgsdorff*, Antiſtitem Numburg. intelligunt. v. *Paullin.* Syntagma in Not. l. c.

5) M. Tob. *Eckhardus* R. Quedl. in Tr. de Codicibus MSS. Quedlinb. ed. 1723. in 4. N. 46. recenſet Breviarium quoddam antiquum chartaceum, (ab An. 1204. qui tamen numerus in ligatura ſaltem legitur) in cujus charta vacua inter alia hæc quoque inſcripta extare edocet:

Speculum Saxonicum.

Ex diverſis ſpecialibus legibus extractum per Eckhardum (alias Ecco, Eyke, Epko, vocatur, ut hoc compendium ſit nominis, ut varia ſolent eſſe apud veteres) *Magiſtrum compoſitum, & per Carolum M.* (Carolum IV.) *confirmatum eſt: inſuper per Bockſtorp, Doctorem Lipzenſem & Epiſcopum Nuenburgenſem in XVI. Articulis collectum eſt.*

Scrupulum autem poſt iſtam ſcriptionem injicit, inquiens: Num hi (Articuli ſc.) exſtent, alii exquirent: Nullum v. adhucdum Epiſcopum Numburgenſem ejus nominis reperi. Sed reperiri omnino, ſcire debebat Vir Clariſſimus. B. *Höpffnerus* in Saxon. Evang. p. 343. allegans Spec. Saxon. l. 3. Art. 57. de electione Imperatoris R. ſequentia ſubjicit: *Sic enim habet vetus editio* (Latina ſcil.) *a Theodorico de Bocksdorff, Epiſcopo Numburg. correcta.* conf. *Gryphiandri* Tr. de Weichbildis c. 47. N. 8. f. 170. & c. 53. N. 12. f. 189. ed. Argent. 1666. 4. Laborem iſtum Burgsdorffii noſtri citra dubium reſpiciunt verſus in Epitaphio jam commemorato exarati ſequentes:

Bis ſeptingeno, bis terno ſexaque geno
Nondum completo poſt partum virginis anno
Egregius vir & inſignis gemini quoque juris
Doctor, quod dictus de Pocksdorff, Theodoricus
Eccleſiæ præſul hujus non tempore longo
Idibus hic Martis ſeptenis Vir venerandus,
Et *Speculum Juris*, perſolvit debita carnis,
Quem tu Chriſte bonæ Doctorum junge coronæ.

6) De Speculo Saxonico pauciſſimis monendum a.) *Auctorem* plerumque haberi *Eccardum* (qui, uti ſupra modo dictum, Ecco, Epko vel Eyke etiam appellatur) *a Repkow* (Repnau vel Repehauw legit Reimannus libro mox citando p. 180.) equitem ſub Sec. 13. exordium illuſtrem: b.) *Librum* ipſum conſignatum ab ipſo eſſe lingua latina, eique titulum

Speculi, pro more iſtius ævi, præſcriptum, quem tamen Textum intercidiſſe autumat Cl. Reimannus, Hiſt. Liter. P. 1. l. 2. p. 449. Poſtulante Hoſero, Com. a *Falckenſtein*, Autorem circa An. 1224. textum latinum in vernaculam, & veteri quidem rudique dialecto traduxiſſe. Iſtam translationem denuo latine reddidit Anonymus, cujus Verſionem D. Chriſtoph *Zobel*, JCtus Lipſ. cum gloſſematis quibusdam, vernacula puriori expreſſam, foras dedit Lipſ. 1569. & 1582. in fol. c.) *Summam* libri exhibere conſuetudines Germanorum populares & ſententias de jure hactenus non ſcriptas, quas Autor magno quidem ſtudio, judicio tamen non ſemper æque exacto, congeſſit, ſi Conringium audias apud Reimann. l. c. d.) *Codices MSS.* adhuc ſupereſſe, e. c. chartaceum in fol. in Curia Quedlinb. quo continentur das Lehn-Recht, Sachſen-Spiegel und Weichbild-Recht. Scriptus eſt A. 1497. v. Eckard. l. c. N. 111. p. 53. qui etiam N. 33. p. 33. peculiare hujus Speculi exemplum, lingua Germanica Saxoniæ inferioris exaratum, recenſet. In Bibliotheca Mariana Halenſi MS. in membrana expresſum, in 4. ſe reperiſſe teſtatur *Reimann.* l. c. p. 450. deeſſe tamen gloſſam veterem, itemque præfationem rythmicam: conf. p. 270. Quando vero vir literatiſſimus iſto Codicis antiquiſſimi defectu inductus ambigit, num præfatio ab ipſo Autore ſit præmiſſa, ſive etiam Morhoffius im Unterr. von der Teutſch. Poëſie, p. 326. linguam, qua Jus illud deſcriptum fuit, Germanicam, corruptam ſuſpicatur, quia modus loquendi elegantius ævum ſapit, diſſentientem habent Cl. *Eckhardum*, qui l. c. N. 33. p. 33. (ubi pariter MS. Codex Speculi hujus exhibetur) idem orationis genus in præfatione rythmica & contextu ipſo occurrere edocet. Adjurationem præfationis Cl. *Lilienthalius* inſeruit Select. Liter. Obſ. 1. de Exorciſmo Liter. p. 8. horrendam equidem, ſed ævo illo præprimis in literis fundatiorum admodum uſitatam. e.) *Fata* habuiſſe varia. Gregorius XI. Pontifex, uſum hujus Speculi An. 1373. prohibuit, cujus interdictum ratum habuit Eugenius IV. An. 1431. ſed irrito conatu. v. D. Brunnquells Ged. von dem Teutſch. Stadt- und Land-R. §. 21. f.) *Editiones* plus ſemel factas, quibus jungenda merito eſſet illa noſtri Theodorici. Reimannus l. c. p. 455. ut ob raritatem libri iſti antiqui, Sachſen-Spiegel, Schwaben-Spiegel, Richtſteig ꝛc. imprimantur, vovet ac obteſtatur; prodiit autem editio noviſſima, & quidem triplici lingua, duplici germanica & latina Anno 1720. in 4. (Reimanni Hiſtor. evulgata eſt An. 1713.) curante Jo. Frid. *Ludovici*, JCto famigeratiſſimo. conf.

Eckbard. l. c. p. 34. A. E. 1713. p. 497. *Ludovici* editiones enumerat ſequentes: 1561. 1595. Zobelii, 1561. Ejusdem 1614. it. 1595. ſub finem editionis veteris hæc extant; Explicirt der Sachſen-Spiegel, den der Ehrwürdige in GOtt Vater und Herr, Theodoricus von Bocksdorff, Biſch. zu Nüenburg ſeel. gecorrigiret hat. Gedruckt zu Baſel durch Bernh. Rietzel, in dem LXXIV. Jahr. i. e. An. 1474. conf. *Felleri* Catal. Codd. MS. Bibl. Paul. Lipſ. Edit. Augſpurg. hunc præ ſe fert titulum: Sachſen-Spiegel mit vielen nyen Addicien. 4. 1516. v. *Ludov.* Præf. § 34.

VI.

Georgius Molitoris, Nuenburgenſis. 1) Docuit Philoſophiam atque Theologiam in Gymnaſio Erffurtenſi. Virum in Divinis Scripturis longo ſtudio exercitatum, & egregie doctum, ingenio acrum, vitaque præclarum vocat Trithemius de Scriptor. Eccleſ. f. 205. ed. Fabric. Obiit An. 1484. Ingenii ipſius opuſcula extant:

L. 4. ſuper ſententias.
L. 1. de paſſione Domini.
L. 1. in quo ſermones multi.
L. 1. quæſt. Variar. & alia.

Not.

1) Male igitur a Poſſevino Nurembergenſis appellatur, prout animadvertit Fabricius in Not. ad Trithem. l. c. & f. 219.

VII.

Johannes Bertram, Numburgenſis, Molitoris diſcipulus. 1) Primum Erfordiæ docuit Theologiam, deinde in Gymnaſio Moguntino. De eo ita Trithemius l. de Script. Eccleſ. f. 219. ed. Fabric. *Claret ætate virili in Gymnaſio Mogunt. Theologiam ordinarie docens, ac varia componens,* 2) *ſub Maximiliano, Romanorum Rege Clariſſimo, & Summo Pontifice Alexandro VI.* A. D. *quo hæc ſcribimus,* 1494. Scripſit:

L. 1. in Prologum Bibliæ. (opus grande appellatur a Trithemio.)
L. 1. Collation. multæ ad Clerum.
L. 1. de valore Miſſarum.
Quæſt. var.

Not.

1) De Bertramo noſtro agit etiam Pantaleon, Proſopograph. T. 2. f. 462. cujus verba retuliſſe, operæ pretium erit. *Joh. Bertram*, inquit, *Moguntinenſis Profeſſor, Nuenburgi natus & educatus fuit. Ibi* (an Numburgi? Ita Molitorem officio publici Præceptoris etiam Numburgi functum eſſe, conſequens omnino eſſet) *præceptorem habuit Georgium Molitorem, virum doctiſſimum, a quo in humanioribus literis & artibus dicendi utcunque inſtitutus fuit. Inde ſeſe Erfordiam contulit, ut in ea Academia Philoſophiæ atque majoribus Facultatibus operam daret. Hinc factum, ut ob felicitatem ingenii brevi omnes ejus loci Philoſophos & Theologos ſuperaret. Cum autem eo tempore Dietherus ab Eyſenburg,* * *Archi-Epiſcopus Moguntinus, circa A. D.* 1470. *Moguntiæ Academiam fundaſſet, atque eam viris doctiſſimis exornare ſtatuiſſet, etiam Johannes ſeſe eo contulit, atque in Ordinarium Profeſſorem Theologiæ receptus fuit. Scripſit in libros aliquot Bibliorum, de Miſſa, atque varias quæſtiones & collationes.* flor. circa An. 1490.

* De Diethero hæc refert Bruſchius l. de Germaniæ Epiſcopatibus p. 18. b. fundavit & exorſus eſt Academiam Moguntinam primus, ad quam illuſtrandam & confirmandam privilegia apud Pontificem Rom. impetravit &c. Ex quo ſimul manifeſtum eſt, fundationis annum minus accurate ſubduxiſſe Pantaleonem. Dietherus enim An. 1462. Moguntia expulſus, & Anno 1475. demum poſt Adolphi, ejus in Archi-Epiſcopatu adverſarii, obitum, Moguntiam revocatus fuit. Alii igitur Annum 1482. ponunt. conf. Johannis Scriptt. Rer. Mogunt.

2) Stipendium condidit Bertramus, quod Moguntiacum (das Mäyntziſche Stipendium) vocari ſolet, quia ex mente teſtatoris ſtudiis Moguntiæ operari tenentur hoc beneficium percepturi. v. Albin. Chron. Miſn. Tit. 25. p. 677.

VIII.

Occurrunt hoc ævo eruditi aliquot viri, e. c. Henricus Lobinge, ſ. Laubung, qui in membranis vocatur S. Romanæ Sedis Protonotarius, Præpoſitus Numburg. Paſt. ad S. Sebald. Norimb. & Cancellarius Saxon. vixit An. 1434. Item Joh. Magdeburg. Præpoſitus Numb. & Cancell. Ducum Saxon. qui An. 1452. Lipſiam petens equo dejectus animam efflavit, eorum tamen non extat aliquod ingenii monumentum.

IX.

Johannes de 1) *Iſenach:* In Matricula Canonicorum Eccleſiæ Cathedralis Numburg. ad An. 1452. legitur inter Decanos Johannes Iſenhard. Mentionem ipſius fecit Pertuchius. 2) Deſiit circa An 1467. in Feſto S. Thomæ Apoſtoli. Literis conſignavit:

Acta & Facta Præſulum Nuenborgenſium 3) ab An. 968. ad An. 1467.

Not.

1) Iſenacum fortaſſis patriam habuit. Complures enim illius ævi viri Celebres a patria traxerunt nomen.

2) In Chron. Portenſ. ed. An. 1612. l. 1. c. 3. p. 147. En! ipſius verba: *Hoc pactum* (inter Johannem XVII. Abb. & Heinricum Mangoldum Canon.) *probarunt & confirmarunt Joh. Magdeburgus, Præpoſ. Johannes Iſenach, Decanus, Eilerus de Rogehuſen, Senior & totum Capitulum Eccleſiæ Numburg.* An. D. 1452.

3) Autorem ſcripti eſſe Johannem huncce ab *Iſenach*, conjicit Chriſt. Franc. Paullini, qui etiam Chronicon illud Syntagmati rerum German. abs ſe ed. Francof. 1698. in 4. inſeruit, atque ab interitu vindicavit. Refert in præfatione, amanuenſem Johannis fuiſſe Caſp. Holtzapffel, Wangenhemenſem, Scholaſticum in Collegio B. Virginis Iſenaci, demortuum Anno 1496. Ab hoc Chronicon accepiſſe Franc. Sixtum, ejusdem Collegii Canonicum ultimum, qui Genero ſuo, Johanni Himmelio, Archi-Diacono Iſenacenſi, tradiderit, a quo utpote proavo, jure hæreditario ad ſe pervenerit. Laudat etiam Scriptum Paullini l. c. atque Chronico Citizenſi, a Paulo Langio exarato, præfert.

X.

Donatus Groſſe, Fribergenſis. Inter Canonicos Eccleſiæ Cathedralis Numburg. comparet, An. 1509. Decretorum Doctor, atque Andrea Mollero teſte, 1) doctrina ac literis egregie inſtructus. Obiit An. 1536. æt. 72.

Not.

1) Mollerus in Chron. Friberg. P. 1. p. 210. Canonicos Eccleſiæ Fribergenſis enumerans memoriam ipſius ſequentibus commendat: Donatus Groſſe, Decret. Doctor, war zu Freyberg, ſowol auch zu Meiſſen und Naumburg Thum-Herr, und zugleich Fürſtl. Sächſiſ. Rath: Ein fürnehmer, verſuchter und berühmter Mann. Gregorius Bersmannus hat ihm ein Epitaphium geſchrieben, dieſes Inhalts:

Doctoris clarus titulo atque inſignis honore,
Regula cui Graja voce notam tribuit,
Hic tumulum Donatus habet, cognomine gaudens
Illo, quod Macedum facta dedere Duci.
Pulcrum eſt cognatæ celebrari nomine gentis:
Pulchrius at meritis nomen habere ſuis.

Ita Bersmannus. Ecce vero Epitaphium aliud, ab ipſius Donati noſtri ingenio profectum, quod etiam nunc in Eccleſia cathedrali Numburg. conſpicitur:

> M. Petrus Weipmansdorff, Jur. Lic. hujus & Freibergenſ. Eccleſiæ Canon. hic ſitus eſt. Quam habuit fortunam & pompam, quæ illi prudentia rerum atque doctrina fuit, ea univerſa lubens deſeruit, ut ſolus ipſe migraret ad Chriſtum. Quod vixit hic, erant anni p. m. L. eripitur autem anno ſal. 1531. m. Januar. Donatus Groſſe lacrumans poſuit.

XI.

Jacobus Dornheim, Naumburgenſis. Rector fuit Scholæ Curienſis circa An. 1521. Ex familia Pontana (Germ. Brück vel Brückner) uxorem duxit, cui pari nexu D. Nicol. Medlerus junctus fuit, quem etiam Dornheimio in officio ſucceſſiſſe, vero mihi admodum ſimile videtur. conf. Ludovic. Schul-Hiſtor. P. 2. p. 296.

XII.

M. *Martinus Rothe*, Numburgenſis. Cantor primum, deinde Con-Rector in vicino atque illuſtri Portenſi ludo An. 1603. Quis fuerit, quamque fideliter juventutem formaverit, vel ex encomio Pertuchiano apparet, quod extat P. 2. Chron. Port. p. 184. *Ingenii felicitate*, inquit, *& docendi dexteritate ſatisfecit officio, Phtiſi conſumtus vitam pie in Chriſto clauſit* An. 1610.

XIII.

M. *Johannes Langer*, Bolckenhayna, 1) Ducatus Svidnicenſis in Sileſia oppido oriundus, de cujus vita ex profeſſo commentatus eſt B. Chriſtianus Schlegelius, Goth. An. 1717. in 4. Laurea Magiſteriali A. C. 1514. ornatus eſt in Academia Lipſienſi: Rector etiam declaratus An. 1516. & An. 1517. ab Abbate Vetero-Cellenſi, Martino, juſſu Johannis, Epiſcopi Numburg. Presbyter creatus. 2)

Sed miſſis his aliisque, ea, quæ miniſterium ipſius Numburgenſe atque merita in puriorem Religionem concernunt, ex commentatione Schlegeliana repetenda cumprimis arbitramur. Ita autem ille:

Non demum tumultuantium ruſticorum 3) *tempore An. ſc. 1525. ſed Anno jam 1521. Lutheri, ut equidem credimus, ſ, alterius commendatione, ad D. Wenzeslai Ædem Eccleſiaſtes fuit accerſitus. Huc ergo dum advenit, probatur omnibus ac ſingulis, laudaturque, dum non ſolum cum omni lenitate Spiritus docet Evangelium, ſed & adverſarios ejusdem, magnæ licet autoritatis, debito perſtringit* 4) *modo, omni cavens opere, ne curſus Evangelii improborum moliminibus impediatur. Quare cum An. 1521. ex ſeditioſorum Erfurtenſium caterva nonnulli Numburgum ſe conferrent, & improbitatis ſuæ in aggrediendis expellendisque Canonicis & Clericis ſemina & heic lubentiſſime diſſeminaſſent, non ſolum his, ſed & ruſticorum ſeditioſorum furioſorumque attentatis poſtea ita Anno 1525. animoſe ſeſe oppoſuit, ut Reip. ſalutem non ſolum ſervaret integram, ſed & ſummi etiam Evangelii criminatores nihil haberent, quod ipſi poſſent cum veritate objicere. Reſtitit & porro omni niſu, dum hic vixit, Sacramentariorum & Anabaptiſtarum furoribus. Nihilominus tamen fiebat, ut potentiorum contra ſe, ut fieri communiter aſſolet, excitaret iram, vires tamen ſuas haud prius, ac edicto Cæſareo Spiræ promulgato, exerentem. Ad id nunc illico provocans Philippus, Epiſcopus Freiſingenſis, & Adminiſtrator Epiſcopatus Numburgenſis, in literis ad Senatum Numburgenſem juſſerat, ut officio removeretur noſter Langerus, multa quippe contra veterem doctrinam, prioresque Eccleſiæ ritus hactenus moliens, movensque magis indies, proptereaque etiam ad ſuum tribunal eundem, ut reſponderet, citaverat. Interceſſerat equidem non ſolum Senatus cum civibus, ſed & ipſum Reverendiſſimum Capitulum, nihil tamen effectum, ſed miſer Langerus urbe excedere juſſus eſt. Itaque reliquit urbem, ubi per novennium commoratus erat, ſed ita tamen, ut prius omnibus cauſas ſui diſceſſus peculiari ſcriptione exponeret: factum hoc An. 1529. poſt Feſt. Pentec. Commendatione autem B. Lutheri Coburgum vocatus, tandem Paſtoris &*

Superintendentis axiomate ibidem ornatus eſt. Obiit An. 1548. d. 15. Sept. æt. 63. Scripta quæ poſteritati reliquit, extant ſequentia:

1. Calendarium Aſtronomicum fatidicum ab Anno 1500. ad An. 1530. Editionem promiſit olim Petr. Lambecius. 5)
2. Urſach der Ler Johannis Langers von Bolckenhayn, die er zu der Naumburg geleret hat an den Biſchoff von Fryſing und Numburg, geſchrieben ym Latein und verdeutſchet, daß ein ydermann ſehe, warum er ſeines Prediger-Amts enturlaubet iſt worden. Von Ceremonien, Chriſtlichen und der heiligen Kirchen Ordnung, auch von viel andern Stücken ein kurtzer guter Bericht. Wittenb. durch Georg Rhau 1529. in 4.
3. Auslegung des Heil. Vater Unſers durch M. Johann Langer von Bolckenhayn aus H. Göttlicher Schrifft und derſelbigen rechtſchaffenen Lerern zuſammen geleſen, und geprediget auffm Schloß Koburg. 1542. ed. Coburg 1549. in 8.

Not.

1) De hac Langeri patria v. Schlegel. l. c. p. 64.

2) Schlegel. l. c. p. 70.

3) In Bibliotheca Ædis noſtræ Wenzesl. ſub effigie Langeri in Tabula quadam, Chriſtum crucem ſuam portantem ante oculos ſtatuente, ſequentia leguntur: *Magiſter Johannes Langer a Bolckenhayn primus non ſine perſecutione juxta Salvatoris dictum Matth. 16. Si quis vult poſt me venire, abneget ſe ipſum, & tollat crucem ſuam & ſequatur me, in hac Eccleſia plantavit Evangelium Jeſu Chriſti ab* An. 1525. *usque in annum* 1529. Sed & hic erraſſe oportet pictorem in annis miniſterii exprimendis. Ipſe enim Langerus in den Urſachen der Ler p. 241. ed. Schlegel. teſtatur totidem verbis, ſe contraiviſſe ſeditioſis Erffurtenſibus, ſo nach meiner Zukunfft gen der Numburg geſchehen. Venerunt autem Erffurtenſes Anno 1521. conf. Luther. T. 1. Epiſt. 229. p. 327. Fortaſſis e re erit, ex faſtis Numburg. hic quædam excitaſſe. Conſtat ſcil. ex Hiſtoria Reform. Lutherum An. 1521. ad Comitia Wormatienſia a Cæſare fuiſſe accitum. Hunc igitur in itinere, cum feciali Cæſareo huc tranſeuntem, hoſpitio excepit Gräslerus t. t. Conſul, Senatus vero eum vino Arviſio (ut moris eſt) donavit, & quidem 23. groſſ. & 3. numm. pretio conſtante, quod factum die Mercurii poſt

feſtum Paſchatos. Jam ſi evolvamus Matheſii conciones de Luthero, mox conc. 3. p. 62. ed. Stieber. ſequentia referuntur: Keyſer Carl hatt Doctor Luther citirt für ſeine Majeſtät gen Wormbs, neben einem freyen Keyſerlichen und ſichern Geleid, welches geben iſt am 6. Mart. im 1521. Jahr, wie hieneben Doct. Luther Caſpar Sturm, ein Keyſerlicher Herold, zugegeben, der ihn gen Wormbs, und wieder an ſein Gewarſahm geleiten ſolte. Doctor Luther machte ſich in Namen GOttes auff den Weg. : : : **Ein Prieſter von der Naumburg**, der ſich auf viel Antiquitäten ſein Lebelang befliſſen, ſendet ihm unterwegen des frommen Chriſtlichen Savanorolæ Bildnüß, und vermahnet ihn, er wolle bey der erkanten Wahrheit mit breitem Fuß aushalten, denn ſein GOtt werde wieder mit ihm ſeyn, und feſt bey ihm ſtehen und halten. Quis fuerit iſte Sacerdos, Matheſius equidem reticet, Langerum autem innui, ſi hanc narrationem cum iis, quæ ex Schlegelio modo retulimus, componas, oppido manifeſtum eſt.

4) Langerum quosvis adverſarios ſerio & ſcriptis, & viva, ac (quod in *præcipua tunc viri laude* inter alia poſuerunt auditores, cauſamque mortis etiam nonnulli reputarunt) *ſonora admodum voce*, omnique animi contentione propugnaſſe, ex Schnauſſii relatione teſtatur Schlegel l. c. p. 191. conf. Thomæ Hiſtor. der Evang. Prediger in Coburg. p. 716.

5) An forte idem ſit cum Calendario alterius cujusdam Langeri, a Joh. Chr. Thomæ l. c. p. 358. excitato, viderint alii.

XIV.

Ambroſius **Dörffer**, Poligraphus An. 1516. J. U. L. ac tandem Aulæ Vinarienſ. Conſiliarius. Viri iſtius eruditionem rerumque experientiam haud parum enituiſſe, teſtatur amicitia, quæ ipſi cum viris ævi ſui celeberrimis interceſſit. 1) Dignus itaque, cujus memoria hic etiam a nobis cuſtodiatur.

Not.

1) Inter complura Jani Cornarii ſcripta, extat quoque Επιγραφὴ univerſæ rei Medicæ, impreſſa apud Froben. Baſil. 1534. in 4. Exemplo hujus libri (quod ipſemet aſſervo) donavit etiam Dörfferum noſtrum, in cujus frontiſpicio ſequentia leguntur: *Do. Ambroſio Dörffer, amico ſuo ſincero, Janus Cornarius D. D. D.* Quis vero fuerit Cornarius, ediſſerentem audiamus *Freberum* in Theatr. Vir. Ill. f. 1240. *Omnes*, ait, *ſuæ ætatis doctrina, & omni literarum genere ſuperavit. Si linguas ſpectes Græcam*

atque latinam, in iisdem ita excelluit, ut utramque adoleſcens viginti annos natus non doceret modo publice, ſed & apud Germanos noſtros non mediocriter illuſtraret & excitaret. In majoribus autem & uberioribus artibus etiam verſatus eſt. Cumque nihil præſtantius judicaret, quam optimum artis Doctorem, Hippocratem, in lucem revocare, qui ſupra 2000. annorum deſideratus eſt, quod immenſa difficultatis opus a nemine unquam ante ipſum tentatum, atque in transferendo eo Autore perpetuis 15. annis laboravit &c. conf. Albini Meißn. Chron. p. 695.

XV.

Inter illos, quos gradu Academico alma Philyræa olim condecoravit, quidam etiam, *Valentinus Currificis* occurrit, Numburgenſis, filius ſc. Carpentarii, vero nomine Hertzog alias dicti. De quo videri poteſt Vogelii Leben Tetzels p. 9.

XVI.

D. *Nicolaus Medlerus*, inter illos referendus, 1) qui circa tempora repurgatæ Religionis eximiis ad illud opus donis inſtructi, non contemnendum ſtudium puriori Eccleſiæ navarunt. Excellentiſſimus autem hicce Theologus, cum Eccleſiam ac urbem Numburgenſem maximopere ſibi obſtrinxerit, locum in præſenti noſtra recenſione ſeparatum ſuo merito occupat. Patriam habuit Bambergam, aut potius Curiam Variſcorum, ubi A. O. R. 1502. in lucem editus eſt. Cujus ſortis conditionisque fuerint, queis vitam debuit, parentes, plane me fugit, quamvis ut id indagarem, nil defugerim 2) ſtudii. Literarum fundamenta poſuit in Schola Egrana. 3) Poſtmodum Wittebergam adiit, tantosque in iſta Academia Studiorum progreſſus fecit, ut Lutherus de eo dicere ſolitus fuerit: Medlerus eſt vas pleniſſimum, quod extracto epiſtomio effundit omnia cumulatiſſime. 4) Curiam Variſcorum vocatus eſt annorum 25. juvenis, anno nempe 1527. ad regendam ſcholam & conciones habendas: 5) quæ officia cum collega M. Caſparo Löhnero 6) fideliſſime obiit, non tamen absque perſecutione. Acerrimus enim veritatis Evangelicæ hoſtis, Chriſtophorus a Beulvviz, Capitaneus 7) Curienſis, capitali odio utrumque perſequebatur. Lutherus equidem peculiari Epiſtola 8) animum afflictis conatus eſt addere, ſed cedere nihilominus furori cogebantur ejecti An. 1531. die Margarethæ. 9) Medlerus itaque repetiit Wittebergam, Luthero atque Melanchthone Doctoribus porro uſus. Sub quibus etiam tantas omnimodæ eruditionis acceſſiones fecit, ut dignus haberetur, cui Academia non Magiſtri duntaxat, ſed Doctoris etiam Theologi axioma An. 1535. d. 14. Sept. promotore Juſto Jona 10) conferret. Inſequente An. 1536. die Ægidii, procul dubio a Luthero commendatus, Eccleſiæ Numburgenſ. Paſtor & Superintendens 11) conſtitutus eſt. Quo graviſſimo munere ut recte ac omni fide fungeretur, cumprimis in aſſertione & propagatione ſalutaris doctrinæ, nulli unquam pepercit operæ. Primam concionem funebrem in cœmeterio noſtro habuit d. 13. Dec. dicti anni, quæ tum erat dies Mercurii poſt Fer. Concept. Mar. 12) An. 1537. conſcripſit formulam rituum (Kirchen-Agenda) proxima poſt diem Burckardi Dominica promulgatam, a Luthero, Juſto Jona atque Melanchthone probatam, quæ in Curia noſtra cuſtoditur, & magna ex parte adhuc 13) retinetur. A. 1539. cauſam egit cum virgine 14) quadam, Anna dicta. Anno 1541. d. 11. Septemb. Dominica poſt. D. Nativ. Mar. juſſu Electoris Saxoniæ 15) primam concionem Evangelicam in templo cathedrali habuit. Die vero IX. Octob. Paſtorem Buchavienſem 16) Templi hujus Eccleſiaſten conſtituit. An. 1542. d. 20. Jan. actui inaugurali interfuit, quo poſt obitum Philippi, Epiſcopi Friſingenſ. & Numburg. Nicolaus ab Ambsdorff Epiſcopatui Numburgenſi præficiebatur, atque in illo actu ſacra peregit, manusque 17) Amsdorffio impoſuit, ipſe tamen jam antea faſtigio iſto dignus habebatur. 18) Poſt concionem pomeridianam, Anno 1544. Domin. Lætare in templo Cathedrali habitam, quædam in choro auſus eſt, in faſtis MS. 19) relata. Parum ipſi convenit cum M. Georgio Mohr 20) Eccleſiaſte templi cathedralis, cujus contentionis documenta hodie extant in vulgus edita. Anno 1545. diſceſſit Brunſuigam, 21) quorſum jam An. 1543. evocatus fuerat, ubi circa Feſtum Michaelis, in locum Martini Gorolitii, Superintendentis partes adeptus eſt. Difficillimo iſto tempore, cum purior Eccleſia litibus interimiſticis miſerrime turbaretur, vere Theologus fuit, atque Interimiſtarum molitionibus omni contentione ſeſe oppoſuit. Anno 1547. poſt luctuoſiſſimam *Joh. Friderici*, Saxoniæ Electoris, cladem, diſſipata Academia Wittebergenſi, conſilio Medleri, Phil. Melanchton, Flacius Illyricus, aliique viri eruditi Brunſuigam ſeceſſerunt, atque in ſchola bonas literas publice 22) profeſſi ſunt: Tandem tamen Brunſuigam etiam reliquit Medlerus, atque An. 1551. circa Dom. Miſer. Dom. Bernburgum ad Wolffgangum, pium Principem Anhaltinum, 23) abiit, qui ipſi Concionatoris aulici provinciam detulerat, quam 18. ſaltem hebdomadum ſpatio exornavit, mortuus eodem anno d. 23. Aug. ſepultus ibi, ſed absque Epitaphio ac monumento.

Conjugium iniit duplici vice. Prius Anno circiter 1528 Poſterius cum Dorothea Pontana ſ. Bruckneria, vidua Erhardi Elbelii, Conſulis, ut ſuſpicor, Curienſis, ſed infelix admodum, 24) quia litigioſa fuit hæc uxor, nec ſatis obſequens. Filios progeneravit M. *Samuelem*, (inter feliciſſima ſtudiorum incrementa immatura ætate ex hac vita translatum) *Martinum*, *Nicolaum* & *Joſuam*. 25) Scripſit Medlerus:

1. Prima Rudimenta Rhetorices pro incipientibus, ex Philippo Melanchthone excerpta. An. 1548. in 8. conſt. 6. plag. Magdeburgi Mich. Lother excudebat.
2. Prima Rudimenta computi Eccleſ. An. 1549. in 8.
3. Facillima & exactiſſima ratio extrahendi radicem quadratam & cubicam. Wittenb. An. 1550. in 8.
4. Prima Rudimenta Dialecticæ pro incipientibus, ex recentiore Phil Melanchthonis Dialectica excerpta. Anno 1549. in 8. plag. 5½. recuſa Erford. An. 1559 in 8.
5. Compendium Grammaticæ pro pueris incipientibus ex Grammatica Phil Melanchthonis. Henricopoli An. 1579 in 8. 26)

Epiſtolæ autographæ Jo. Langi, Erffurt. ad Medlerum, & hujus ad Langium, quas a Godofr. Thomaſio B. Schlegelius acceperat, in Ducali Gothana hodie aſſervantur. 27)

Ὑπομνήματα in S. Codicem exaraſſe, antiquum aliquod MS. Chronicon perhibet.

Quantopere etiam juvare rem librariam allaboraverit, teſtis eſſe poteſt Bibliotheca Curienſis. 28)

Not.

1) Memoriam ejusmodi virorum ſervare, quantum conferat, oſtendit Cl. Schelhorn. in Amœn. Liter. T. 3. p. 308.

2) Conf. infra N. 10. ubi in Lutheri teſtimonio *Bambergenſis* vocatur. Hinc dubium ſubnaſcitur, an Curia pro vera Medleri patria habenda ſit, quod apud D. Ludovic. perhibetur Schul-Hiſtor. P. 2. p. 323. Expirat tamen omne dubium, ſi conferas dedicationem Dialecticæ Medlerianæ, inferius exhibendam, ubi ipſe Medlerus Curiam, *communem* ſuam *cum Streitbergero* (qui Curienſis fuit, v. Ludovic. l. c. p. 301.) *patriam* vocat. Proinde neſcio, unde factum, quod B. Megalander ipſum Bambergenſem ſcripſerit. Ex amici cujusdam literis An. 1717. d. 19. Jul. datis, de familia Medleriana hæc accepi: Es lebet annoch allhier (zu Hoff) die Wittwe Hr. Kellerſchreiber Medlers. Dieſer iſt eines Beckers Sohn zu Hoff: auch ſind ſein Bruder und deſſen Sohn daſelbſt Becker. Bey der Familie finden ſich keine Brieffſchafften &c.

3) M. Joh. Chriſtoph. Weiſs, Rect. Curienſ. edidit Chron. Curienſe, ubi c. de Scholis Curienſ. antiquis p. 316. hæc inter alia refert: Medlerum ſibi Löhnerus adjunxit, qui concionandi uſum habebat (in hoc enim dicendi genere in *Schola Egrana* paulo ante ſe exercuerat) & ex cathedra ſcholaſtica in ſuggeſtum traduxit &c. Floruit Schola Egrana (quod obiter ſubjicio) adhuc An. 1623. Eodem enim anno ibi hæſiſſe Georgium *Knauerum*, Conſulem Numb. meritiſſ. ex concione Funebri a B. Caſp. Bertramo Sen. ipſi habita, didici.

4) Vid. Rethmayer. Braunſchw. Kirchen-Hiſtor. P. 3. c. 6. p. 174.

5) M. Weiſs. l. c. p. 316. concionator factus eſt & ludimoderator. Cum An. 1548. d. 18. Mart. Jo. Streitbergero gubernatio Scholæ Curienſis demandaretur, orationem habuit inauguralem, quæ denuo impreſſa & Chronico cit. An. 1717. ſubjecta eſt, literis Minzel. in 4. In illa de Medlero ſequentem in modum diſſerit p. 20. *Curiam non habuiſſe excellentiorem virum, qui & ſingulari prudentia praeditus, conſiliis multum valuerit, & eximia eruditione ac pietate haud parum inclaruerit.* conf. etiam Chron. cit. p. 318. Accenſendus itaque Medlerus eſt illis, qui ex Schola ad altius regimen Eccleſiæ aſcenderunt, quod fecit Cl. Bertram in Lüneb. Kirchen-Hiſtor. p. 206.

6) M. Jo. Chriſtoph Layriz, Rect. Cur. foras edidit Prodromum Hiſtor. Cur. An. 1687. in 4. In eo, & quidem in programmate de Religione Curienſium, ſequentia de M. Caſp. Löhnero refert: *Excepit An. 1524. M. Joh. Hollerum, auſpiciis Friderici IV. March. Brandeb. Dubio procul ex Lutheri ſcriptis, aut viva forte etiam voce edoctus eſt, quam peſſime Evangelii doctrinam abominationibus ſuis corruperint Papicola & defædarint. Hinc animo jamdum conceptam puriorem & repurgatam fidem publice eſt profeſſus, & pro ſuggeſtu intrepide noſtros majores eam edocuit. Errores Pontificiorum libere taxavit, & Monachorum ordines & Studia, cæteraque humani cerebelli impia phantaſmata firmiter confudit, nec in vanum ejus cecidere ſermones* &c. Uxorem habuit filiam Cunradi Feilſcheri, Conſulis Curienſis, ex qua filium ſuſcepit, *Joſuam* nomine, initio Numburg. Scholæ Collegam, tandem vero Eccleſiæ Altenb. Ephorum. v. Ludov. Schul-Hiſt. P. 4. p. 177. & Weinrichs Henneb. K. und Schul-Staat, p. 486.

7) De Capitaneis ſive Exarchis (Stiffts-Haupt-Leute) qui ab An. 1373. provinciæ Curienſi præfuerunt, Progr. ſcripſit Joh. Henr. Thümmig, primum Con-R. Curienſ. poſtea Paſt. in Emtmansberg, An. 1718. d. 31. Oct. Chriſtoph. vero de Beulwiz, quantum ſeſe Reformationis operi oppoſuerit, teſtatur Widemann in Chron. Curienſ. MS. p. 211. Tandem tamen profugus factus, dignitate, officiis & omnibus bonis, conjuge quoque & liberis arce ejectis, orbatus eſt, eodem ſcriptore referente p. 213. conf Layriz. l. c. p. 57. Weiſſ. l. c. p. 316. Beulwizium ſecutus eſt Wolffgang de Schaumberg, qui Hoſpitale novum extruxit.

8) Extat illa Lutheri Epiſtola in D. Götzii Diſſ. Epiſtol. ad D. Pipping. in Epiced. B. Seligmanni f. 89. & in Ludov. Schul-Hiſtor. P. 2. p. 324.

9) Referente Widemanno in Chron. Cur. MS. p. 211. 213. Layrizio in Prodrom. cit. p. 57. Sed in Epiſtola Lutheri ad preſſos iſtos duumviros modo allegata apud Ludov. l. c. p. 325. extat An. 1529. d. 7. Jun. De *Löhnero* refert Seckendorff. Hiſt. Luth. l. 1. f. 241. ſeq. eum jam An. 1525. dejectum eſſe ex Parochia ad D. Michaëlis. Schlegel. in Vit. Langeri p. 25. (ubi Caſparem Patrem cum filio *Joſua*, mihi ſimul confundere videtur) mandato Wigandi Epiſcopi Bamberg. An. 1524. hoc factum eſſe perhibet. Oelsnitio (quo confugerat ſine dubio) eodem Seckendorffio referente, l. 3. f. 221. b. venit Lipſiam. Numburgo (ubi in templo cathedrali Eccleſiaſtes fuerat) An. 1538. evocatus eſt Nordlingam, ac Superintendentis titulo ornatus, ibique mortuus A. 1545.

vid. Seckend. l 3. f. 186. a. Neſcio tamen, qua ratione iſta cohæreant cum Epiſtola B. Lutheri N 235. Collect Nov. D. D. Buddæi, ubi An. 1539. d. 22. Sept. Oſchatienſes Lohnerum (dubio procul adhuc in vicinia commorantem) expetiiſſe perhibentur, qui tamen jam anno præcedente Nordlingam abierat. conf. Frenckels Diptych. Oſtienſ. ed. Dresd. 1722. in 8. p. 11. Ludov. Schul-Hiſt. P. 2 p. 298. De Joſua *Löbnero* refert *Freber.* in Theatr. f. 292. pariterque Ludov. l. c. P. 4. p. 177. quod munere ſcholaſtico *Numburgi* functus fuerit, quod A 1555. factum eſſe oportet conf. **Weinrichs Henneberg. K. und Schul-Staat.** p. 486. Factus tandem eſt Ephorus Eccleſ. Altenb. 1592. ubi † 1595. d. 17. Maji.

10) Factum hoc ſub Decanatu ac præſidio B. Megalandri Lutheri. Socius Medleri fuit D. Hieron. Wellerus. Teſtimonium de iſta gradus in Theologia ſupremi collatione ipſius Lutheri manu exaratum hodiedum extat in Facultatis Theol. Witteberg. Annalibus. Unde eadem Facultas An. 1702. Cenſuræ ſuæ & approbationi recuſis Welleri operibus præfixæ inſeruit, ſequentem in modum conceptum:

> *Anno 1535. ſub Decanatu D. Martini Lutheri, undecima die Septembris reſponderunt pro Licentia in ſacra Theologia Dn. Hieronymus Weller, Freyberga Miſnicus, & Dn M. Nicolaus Medler, Bambergenſis, & admiſſi ſunt judicio Dominorum de Facultate. Præſedit D. Martinus Lutherus. Deinde XIV. die Septembr. Exaltationis S. Crucis publico more ſunt promoti, & Doctoralibus titulis inſigniti. Promotor fuit D. Juſtus Jonas: dederuntque danda & ſplendidum prandium, idque de bona voluntate.*

Diſputatio inauguralis prior egit *de peccatis, eleemoſynis redimendis*, ex Dan. IV. 34. Altera *de charitatis prærogativa* 1. Cor. XIII. 13. Tertia de fide & L. A. Legi vero poſſunt in B. Welleri Opp. T. 1 Lat P. 2. f. 160. Ipſe poſſideo exemplar harum Diſpp. authenticum, in forma octipertita a Johanne Lufft, Witteb. impreſſum. Recuſæ etiam ſunt iſtæ Diſpp. hocce titulo præſcripto: *Triga Diſputationum Inaugural. ſub præſidio Lutheri habit.* ſumtibus Chriſtoff. Enoch Buchta. 1678. Notari autem meretur dies promotionis: erat enim dies Crucis, de quo hæcce Welleri ipſius verba referuntur in Carminibus Opp. Lat. præmiſſis f. 20.

> *Memini,* inquit, *M. Rorarium, cum mihi hunc honorem Doctoratus gratulabatur, dicere: Tu paſſus es hodie te crucifigi.*

Promotioni huic, ipſo Wellero pariter commemorante, interfuerunt ſummi Viri: Dn. Phil. Melanchthon, D. Caſp. Cruciger, D. Joh. Bugenhagen, Pomeranus, D. Nicol. Amsdorff. M. Georg. Rorarius, M. Nicol. Hausman. vid. Carmina modo citt. f. 16. & Welleri T. 1. Lat. P. 2 f. 176. Legatus etiam Reg. Angl. Baruſius iis jungitur in Spangenberg. Adel-Spieg. P. 2. l. 7. c. 22. Hiſt. von denen v. Molßdorff p 31. peſte licet tunc in urbe graſſante. De prandio, hunc actum inſecuto, Lutherus ipſe in Epiſt. ad Weller. l. c. Anno 1536. d. 5. Aug. ſcripta f. 205. b. ſequentia enarrat: *Vidiſti, quam in tuo Doctoratu res arcebatur, ut pueris & mulieribus abſentibus tantum viri vocarentur, & tamen turba fuit 7. vel 8. menſarum.* conf. Sennerti Athen. Witteb. l. 1. p. 88. & 99.

11) Vid. Seckendorff. Hiſt. Luth. l. 3. f. 390. b. qui An. 1537. factum eſſe perhibet. Chronicon tamen quoddam MS. f. 434. ſequentia refert: An. 1536. am Tag Ægidii (Aliud Chron. Montags nach Mar. Geb. d. 11. Sept. da Juſtus Jonas wieder nach Wittenberg fortgezogen) kam D. Medler her, und ward angenommen.

12) Vid. Chron. cit.

13) Vid. Ludov. Schul-Hiſt. P. 2. p. 323. In iſta Formula duo mihi præcipue notatu digna ſunt viſa. Medlerus enim, quoties cultus ſacer peragitur, ad modum agaparum vaſa ordinavit, ante templi fores ponenda, atque a ditioribus cibis aliisque donis ad pauperum ſuſtentationem replenda. Sub finem vero operis ritum Confirmationis prolixe diſponit. Hunc tamen (etſi ad ædificationem perutilem) ab Eccleſia Numburg. obſervatum fuiſſe non memini.

14) Conf Collect. Nov. Epiſt. Lutheri D. D. Buddæi Ep. 236. ubi inter alia Lutherus ad Spalatinum: *Cæterum de cauſa virginis Annæ & Medleri adhuc nihil habeo certi, putabam certe, eſſe jamdudum finitam, dum adverſa pars ita quieſceret. Et ego D. Caſp. Creutziger eam demandaveram, Lipſiæ cum illis tranſigendam. Is mihi eſt urgendus, quod brevi faciam &c.* dat. 10. Nov. 1539. Quæ quidem quo tendant, ignorare me fateor.

15) Seckendorff Hiſt. Luth. l. 3. f. 390. b. ita: *Anno 1541. Medlerus etiam in templo Cathedrali concionari cœpit, in quo tamen Canonici & Vicarii ſuos quoque ritus ſervabant, & Miſſas celebrabant &c. &c.* Chron. MS. ſæpius excitatum f. 438. ita rem refert: Diß Jahr 1541. hatt man die erſte Evangeliſche Predigt in Dom gethan, uff Befehl Hertzog Hanßen des Churfürſten. Das that D. Medler. Da aber die Pfaffen den

Dom zugeſchloſſen, ließ man eine Thür auffhauen, und die andere mit Bauholtze auffſtoſſen, ſolches geſchahe am Sontage nach Nativitatis Mariæ d. 11. Septembr.

16) Ibid. f. 438 ſequentia leguntur: Sontag nach Franciſci, d. 9. Octobr. hatt D. Medler den Pfarrer von Buchau in Dom zum Prediger eingeſetzt. Quis ille fuerit, an forte Echardus Eckard, de eo certi nihil conſtat.

Idem Chron. f. 435. ad An. 1538. hæc habet: Mittwoch nach Lamperti d. 8. Sept. iſt Herr Caſpar Hecht von Krebß, einem Dorffe bey Plauen, oder eine Meile von Hoff, ankommen = = = denn man hatt in 6. Jahren keinen bleiblichen Pfarrer zu S. Othmar gehabt, und durch D. Nicolaum Medler, und unſern Prædicanten bey unſern gnädigen Herrn und Churfürſten ſo viel erlanget, daß obgemelter Caſp. Hecht zu einen Pfarr eingeſetzt.

17) Prolixius hæc conſignavit Spalatinus in Annal. p. 665. ex quibus tunc quidem nondum evulgatis ſua deſumſit Seckendorff. l. c. f. 392. Nos ea, quæ Medlerum concernunt, a Seckendorffio vero omiſſa ſunt, huc tranſcribemus. Die Chriſtliche Biſchoffliche Ordination iſt fürgenommen nach dem Orgelſchlaen und eyn kurtzen Erinnerung durch Doctor Meydler von der Cantzel und Chriſtlichen Gebet für den neuen Biſchoff, auch nach Anruffung des Heiligen Geiſtes mit gewönlichen Lobgeſang ꝛc. ꝛc. Darnach hub der Herr Doctor Martinus Luther ſamt den Mit=Ordinanten, als nemlich dem Apt zu Sanct Gorgen, Doctor Meydler, Magiſter Wolff Steyn und dem Spalatino das Veni Sancte Spiritus lateyniſch an = = = Endlich legt ihm Lutherus ſein Hand auf, neben obenbemelten Mit=Ordinanten ꝛc. zuletzt beſchloß D. Meydler mit eyner Collecten.

18) Seckendorff. l. c. f. 388. Joh. Fridericus, Elect. deliberare juſſit Conſiliarios, num Paſtor Numburgenſis, D. Nicolaus Medlerus, Epiſcopus conſtitui poſſet, aſſignato illi mille florenorum ſalario &c.

19) B. Zaderus in Chron. MS. refert: An. 1544. Dom. Læt. nachdem D. Medler nachmittag geprediget, iſt er in Chor gangen, hatt nach dem Mortuologio gefraget, welches in einem Pult auff dem Chor gelegen, und weil der Choralis, ſo den Schlüſſel hatte, nicht da, hatt er mit einer Axt das Pult erbrochen, und das Buch rausgenommen. Zugegen waren D. Steinhöffer und Valentin Bäyer, ein Bürger. Er hatt geſagt: Er hätte deſſen Befehl. Mittwochs darauff iſt er mit Caſpar Schippichen dem Richter (dem das Amßdorff befohlen) auff

den Dom kommen, hatt im alten Chor die Taffel, daran Philippus, Biſchoff, und Johannes Schönberg, Biſchoff, gemahlet, abbrechen laſſen, item in der Capelle S. Nicolai einen Altar, der die Schüler gehindert, daß ſie nicht haben ſitzen können ꝛc.

20) M. Georgius Mohr, Coburgenſis, primum puerorum informator in Schola Wittebergenſi An. 1522. in qua tamen (niſi error ſubſit in nomine) Caroloſtadium ſecutus, turbas dedit. v. Wiliſch. Jubil. Altenb. p. 29. qui teſtem allegat M. Fröſchelium, Diac. Witteb. in præf. ſuper libellum de Sacerdotio: poſtea Paſtor Bornenſis Anno 1525. v. Luther. T. 3. Altenb. f. 517. a. Anno 1531. Lutherus de alia ipſius vocatione ſollicitus fuit in Epiſtola ad Spalatinum. v. T. 3. Epiſt. 197. Diſſuaſit etiam Mohro An. 1532. abitum ad Zwickavienſes. v. T. 5. Alt. f 960. b. Seceſſiſſe Borna videtur Anno 1533. vid. Luth. T. 3. Epiſt. 207. Eccleſiæ etiam Numburg. miniſter fuit: Nam An. 1545. diſcordia inter ipſum atque Medlerum exorta eſt, occaſione omiſſi ex timiditate tum nominalis, tum realis contra Papicolas elenchi. v. Epiſt. Academiæ Witteb. ad Mohrum apud Schlegel. in Vit Langeri p. 222. ubi concitatioris animi ex temperamento melancholico in Notis ſubjectis fuiſſe perhibetur. Quando vero Collega Medleri appellatur, ſenſu latiori id factum eſſe oportet. Medlerus enim in oppidano, Mohrus vero in cathedrali templo miniſterio functus eſt. Tandem Mohrus abſtinere juſſus eſt a concionandi munere, quod fracto admodum animo accepit. Hinc Lutherus Anno 1545. d. 16. Octobr. ad ipſum miſit epiſtolam conſolatoriam, obviam apud Schlegel. l. c. p. 228. (& in Epiſtolis Melanchthonis, a Pezelio Brem. 1595. in 8. ed p. 164. it. in edit. Manlii Baſil. 1565. in 8. p. 272.) conf. p. 11. ubi ſcripta ejus recenſentur. Subita morte extinctus eſt Anno 1553. filium in ludo Portenſi inviſurus.

In Chron. quodam MS. ad An. 1545. ſequentia leguntur: Umb Oſtern iſt D. Medler Geſchäffte halben hier weggezogen, und M. Georg Mori verklagt, daß er den Pabſt in ſeinen Predigten nicht angegriffen und geſcholten hatt, auch einen andern in Dom geſetzt.

21) Fuſius hæc legi poſſunt in Riethmayers Braunſchweig. Kirchen-Hiſtor. P. 3. p. 173. & de turbis Interimiſticis p. 186. conf. Saubert. Mirac. A. C. p. 137.

22) Riethmayer. l. c. p. 179. Nachdem aber der Churfürſt gefangen, und ſolche Unruhe im Reiche war, ſind auf Medleri Einrathen, Phil. Melanchthon, Matthias Flacius und andre gelehrte Männer, ſo aus

Wittenberg entflohen, nach Braunſchweig kommen, und haben ſich hieſelbſt die Zeit über mit Leſen einen Ruhm erworben. Da ſich denn unſer D. Medler ſehr bemühet, und darnach getrachtet, daß Philippus etliche, die zwar ſchon beſtellte Prediger, aber deren Gelehrſamkeit man noch nicht erforſchet hatte, ſelbſt möchte examiniren, und hernach ordiniren, damit nemlich auch die Stadt Braunſchweig und das Miniſterium ſolche Ehre hätte, daß ein ſo berühmter Mann darinnen etwas verrichtet hätte ꝛc. Audiamus hic ipſum Flacium in Narrat. ſuarum Actionum apud Schlüſſelburgium in Catal. Hæret. l. 13. p. 807. de lectionibus iſtis ita exponentem: *In autumno porro*, inquit, 1547. *poſt illam luctuoſiſſimam cladem Electoris, omniumque Statuum* A. C. Schola Wittebergenſis, quæ diu bello diſſipata fuerat, recollecta eſt, quo & ego Brunſuiga, ubi tempore illius diſſipationis in ſchola legeram, ſum revocatus.

23) Riethmayer l. c. p. 194. Im 1551. Jahre zog der Superintendens, D. Medlerus, wegen einiger Feindſchafft, die er ihm ſelbſt zuwege brachte, von hier unvermuthens weg. Et p. 197. Endlich iſt er nach dem Sont. Miſer. Dom. 1551. aus Braunſchweig gantz heimlich weggezogen, und hatt von niemand Abſchied genommen. Da er ſich denn nach Bernburg zu dem Hertzog von Anhalt, der ihn etwa mag beruffen haben, begeben, woſelbſt er aber, nach gehaltener dritten Predigt, d. 7. Jun. mit einem Paroxyſmo apoplectico befallen, und in ſolcher Kranckheit, da die Kräffte allgemählig abgenommen, unter Anruffung des Sohnes GOttes aus dieſem Leben verſchieden d. 23. Auguſt. ſeines Alters 49. und Amts 6. Jahr, iſt auch zu Bernburg begraben. conf. Becmanni Hiſtor. des Fürſtenth. Anhalt f. 349. & Sagittar. Hiſtor. Princip. Anhalt. p. 132. & 138. Notatur etiam Medlerus, quod ex nimia ſui confidentia plura peregerit (er habe der Prediger nicht geachtet, ſondern alles allein ausrichten wollen) apud Riethmayer l. c. p. 269.

24) Vid. Riethmayer l. c. p. 197. Unſer Medlerus hatte eine unglückliche Ehe wegen ſeiner zänckiſchen Frauen, welche er zuweilen mit einem blancken Degen zu verfolgen ſich nicht ſcheuete. Und als einsmals der berühmte Bürgemeiſter, Franc. Kale, darauff zukommen, und ihm wegen ſolches unmäßigen Eiffers etwas hart zugeredet, ſoll er, von hefftigen Zorn gantz eingenommen, in dieſe unanſtändige Worte ausgebrochen ſeyn: **Sehet ihr nur zu, wie ihr mit eurer Hure zurechte kommt, ich will ſchon mit meiner zurechte kommen** ꝛc.

Sequens hujus uxoris Epitaphium extat in M. Layrizii Progr. de Cippis & lapidibus ſepulcralibus, ad D. Michaelem ſuperſtitibus ed. 1690. & Chronico ipſius Curienſ. inſerto p. 199. Super capita conjugum: יְהוָה חַיֶּיךָ וְאֹרֶךְ יָמֶיךָ *Domine vita tua & longitudo dies tui.* Sub pedibus: Dorothea, geb. Brücknerin, *D. Nicolai* Medlers Haus-Frau, ſtirbt Donnerſtags d. 14. April. 1558. Allhie bey ihrem erſten Haußwirth, Erhard Elbel, begraben der GOtt gnad. Amen. Inferius: *Jo. Streitbergerus dedicavit & poſuit menſe Jun. An. 1559.* Ad latus dextrum: GOtt iſt nicht der Todten GOtt. *Vivo non jam ego; ſed vivit mecum Chriſtus.*

25) De poſteritate Medleri paulo poſt exponemus.

26) Proſtat etiam concio contra Lib. *Interim.* v. Riethmayers Braunſchweig. K. Hiſt. in Supplem. ad P. 3. p. 84. Unſch. Nachr. An. 1708. p. 611. Hanc ipſam a Celeb. Arnſtadienſium Theologo ac Polyhiſtore, J. C. *Oleario*, amico ac Fautore ſingulari, nobiſcum communicatam hic integram ſubjicimus:

Eine Predigt über das Evangelion Luce XIV. Von dem Waſſerſüchtigen, So man liſt den ſiebenzehenden Sontag nach Trinitatis wieder das INTERIM, geſchrieben an einen guden Freundt, durch Doctorem Nicolaum Medlerum. 1548.

GOttes Gnad unnd mein willige Dienſts zuvorn, beſunder geliebter Freundt, dieweil ich euch zuvorn eine Vermahnung zur Beſtendigkeit im Heil. Göttlichen Wort zugeſchickt, und darinnen ferner mich erbotten, Uhrſachen anzuzeygen, warumb niemandt das Interim anzunehmen, oder darein zu willigen ſey, Alſo überſende ich euch hiermit einen Sermon, den ich geſtern gethan, und darnach auffs kürtzte im ein Summa verfaſt, unnd auffs Papir bracht habe, damit nehmet ietzt inn eil vor gut, biß das ander hernach folge. Datum den 24. Sept. Anno 1548.

Sermon über das Evangelium Lucæ XIV. von dem Waſſerſüchtigen.

Ich achte Niemandt mehr zu unſern Zeiten ſo unverſtändig, der da nicht wüſte, was für eine Spaltung ietzt in der Religion were, und wie die Wiederſacher uns ſolches ſchuld geben, darum ſich auch viel Leute hoch bemü-

hen, dieſelben aufzuheben, und ſeind ihr viel, die nicht wiſſen, wie ſie ſich darein ſchicken ſollen, werden darüber geergert, und dencken, man könte hierinnen auf unſer Seiten üm Friedes willen, wohl etwas nachgeben, und haben ſich auch ſonderliche Leute, darinnen ein Mittel üm Einigkeit willen zu treffen, unterſtanden, aber ſie ſind zu lange ausgeweſen, und hetten eher kommen müſſen, denn dieſe Spaltung iſt nicht ietzund zu unſern Zeiten erſt angefangen, beſonder hat von der Welt Anfang biß auf Chriſtum, und von Chriſto bis auf uns gewehret, denn üm dieſer Uhrſach willen, ſchlug Cain ſeinen Bruder, den frommen unſchuldigen Menſchen, Abel todt, über dieſer Spaltung ſeind alle Propheten ümkommen und erwürget worden. Jn dieſer Spaltung ſtehet hie Chriſtus mit den Phariſäern auch im Kampff, und gilt Jhm ſeinen Halß, Leib und Leben, wenn nun da ein Julius Pflug oder Eißlebe geweſen were, der den Hader gericht hette, ſo möchte auch wohl zu unſern Zeiten Einigkeit gemacht können werden, weil es aber dazumahl nicht geſchehen, und vorblieben, und nun die Sachen, ihe lenger ihe weiter eingeriſſen, iſt zu beſorgen, es werde nhu mehr auch nichts daraus, denn dieweil Chriſtus der HErr und Meiſter, ia der Sohn GOttes, und die ewige Weißheit ſelbſt, der Sachen nicht hat rathen können, ſo werden wir es auch nicht endern, denn er ſaget ſelbſt: Luc. VI. Der Jünger ſey nicht mehr, denn der Meiſter, darüm iſt Mühe und Arbeit verlohren und eitel Thorheit, wer ſich die Sachen der Religion zu vergleichen und zu vortragen unterſtehen will, denn hie ſind zwo Parthey, die Phariſäer und Chriſtus, die ſeind auch über der Religion und ſonderlich den Sabbath zu feiren, uneins, und will keine der andern weichen, iſt niemandt der ſie ſcheiden wolt, oder künte, denn es will ein iglicher Theil ſeiner Sachen recht haben, die Phariſäer geben für, ſie ſeind fromme Leute, und halten den Sabbath, Chriſtus aber breche denſelben, und ſey ein Ketzer, dieweil Er am Sabbath die Leute geſund macht, und Chriſtus weiß ſehr wohl, daß ſie Jhm den Waſſerſüchtigen Menſchen derhalben dargeſtelt haben, ob ſie Jhn über denſelben fahen, und üm ſein Leben bringen möchten, da kehret Er aber ſich gantz und gar nicht an, weicht ihnen auch nicht üm ein Har, beſonder die weil Er weiß, daß ſie das an Jhm ſtraffen, daß Er am Sabbath die Krancken geſund macht, fert Er fort, thut es ihnen zu trotz, dieweil ſie ohne Urſachen auf Jhn zornig waren, noch zorniger mache, indem, daß Er ſie in ihrer Weißheit, und Anſchlegen, vor iedermann zu Spott und Schanden machte, denn Er fraget ſie erſtlich ſelbſt darüm, ob es ſich auch ziehme oder nicht, am Sabbath die Krancken zu heilen, darüber die klugen Junckern geſtürtzt werden, und wiſſen nicht was ſie ſagen ſollen, ſchweigen ſchlechts ſtill dazu, das iſt ihre hohe Weisheit, die hat hie ſo bald ein Ende, darüber ſie ſich doch zuvor ſo lange bedacht, und Rath gehalten hatten.

Dieweil ſie denn nicht ſagen oder beweiſen können, daß es unrecht ſey, den Menſchen geſund zu machen, und gleich eben auch am Sabbath, fehrt der HErr Chriſtus fort, und richt ſein Werck aus, antwort aber ihnen, und beweiſt aus ihren eigen Thaten und Wercken, daß Er nicht, beſondern vielmehr ſie, den Sabbath brachen, wenn ihn iemand unter ihnen beiderſeits brechen ſoll. Denn Er iſt der HErr des Sabbaths, Matth. XII. und dieweil ſie ſelbſt am Sabbath ihr Viehe, ſo in Gefahr ſeins Lebens kumpt, erretten, und aus der Gruben ziehen, und iſt es aber nicht unrecht, einem Viehe am Sabbath zu helffen, ſo müſſen ihr dies verſtockte böſe Leute ſein, die das als unrecht verdammen, wenn man einen Menſchen, der weit edler und mehr denn alle Thier auf Erden iſt, hilfft und geſund macht, zu deme wie Ehr ihnen Matth. XII. auch auf dieſe Diſputation antwort: So die Prieſter im Tempel nicht ſündigen, wenn ſie am Sabbath opffern, ſchlachten, ſieden, kochen und braten, dieweil es zum Dienſt GOttes gehört, wie viel weniger iſts Sünde, ſo dem Menſchen, der zuvor kranck und ungeſund geweſen, und alſo GOtt wieder dienen, loben noch dancken hat können, ſeine Geſundheit wiedergeben wird, auf daß ehr darnach auch, als deſto fröhlicher GOtt in ſeinem Thun, von dem er ſolche Wohlthat empfangen hat, dancken, loben und preißen, und ſeinem Nechſten nütz ſeyn, auch ſein Amt und Beruff deſto beſſer und luſtiger mit Fleiß ausrichten möge, gleich alſo Joan. am VII. wirfft Chriſtus ſeinen Feinden auch über dieſen Streit der Religion für, ſo ſie am Sabbath den Menſchen um das Geſetz Moſi willen beſchneiden, warům ſolt man denn nicht auch den gantzen Menſchen am Sabbath geſund machen, ſo doch ům des Menſchen, (als ſolt Ehr ſagen) nicht allein das Geſetz gegeben iſt, beſonder auch der Sohn GOttes auf Erden kommen, Menſch worden, und ſein Bluth vergoſſen hat.

Darum iſt es eitel verſtockt und blind Ding mit den Phariſäern, denen es wieder ům GOttes Ehre, Geſetz, oder ům des Menſchen Wohlfahrt, beſonder allein ům ihre eigene Gewalt, Gut, Ehre, ja Neid und Haß zu thun iſt, denn ſie CHRISTO JESU immer feind ſein, und Ihn der Ehre nicht gönnen, daß Er der Sohn GOttes ſey, wie Er das mit ſeinen Göttlichen Wercken beweiſt, und daß ſie von Ihme ungeſtrafft ſein wollen, ſeine Lehre wieder hören, ſehen noch leiden mögen, darum ſuchen ſie Uhrſach, wie ſie können, Ihn und ſeine Lehre unterzudrücken, und auszurotten. Wie ſoll Ihm aber nun Chriſtus hierinne thun, die Phariſäer wollen Ihme nun nicht weichen, die doch mit eitel Lügen und Mord ůmgehen, und wieder nach GOttes Ehre, oder ihres Nechſten Heil fragen, beſonder allein das ihre ſuchen, dazu alle ihre Tyranney, Ungerechtigkeit und Boßheit mit dem Sabbath und GOttes Geſetze ſchmücken, dazu mit Gewalt ſchützen und vertheidigen wollen, Chriſtus aber iſt von GOtt ſeinem Vater geſandt, dem Menſchen zu helffen, und denſelben nicht allein geſund, beſonder auch ſeelich zu machen, thut Er nun das, und richtet ſein Göttlich Amt und Befehl aus, ſo wird Uneinigkeit in der Religion, die hohen Potentaten, Phariſäer und Schrifftgelehrten, wie du ſiechſt, werden erzürnet, und muß heiſſen, Chriſtus breche den Sabbath, das iſt, Ehr ſey ein Ketzer und Auffrührer, der Uneinigkeit mache, thut Ehr es denn nicht, ſo wird Ehr ſeinem Vater ungehorſam, richt ſein Ambt nicht aus, und läſt die armen Menſchen, denn ſonſt niemand helffen kan, noch will, in ihrer Angſt, Noth und Elend ſtecken, nun rathe hiezu, Meiſter Eisleben und Julius Pflug, welcher einer den andern weichen ſoll, Chriſtus oder die Phariſäer, damit in der Religion Einigkeit gemacht werden möchte, die Phariſäer aber, wie du ſiechſt, wollen es nicht thun, denn ſie ſeind zu ſtoltz und gewaltig dazu, ſoll es denn Chriſtus thun, ſo wird Ehr ſein Amt nicht recht ausrichten, und muß des Menſchen Heil darüber verſäumet, GOttes Ehre untergedrücket werden, und ſeine Barmhertzigkeit unerkant bleiben, alle Göttliche Verheiſſung von des Menſchlichen Geſchlechts Erlöſung falſch ſein, und Chriſtus ſeine Ehre und Nahmen, daß Er GOttes Sohn und der Welt Heylandt ſey, verliehren, darüm dorfft Er hier wohl kluger Leut, die guten Rath geben, damit die Sache getroffen möcht werden.

Dieweil aber ihme von ihren Lügen, Neidt und Haß nicht weichen noch abſtehen wollen, läſt ſich Chriſtus düncken, es wolle Ihm auch nicht zu weichen gebühren, tritt derhalben friſch hinzu, und greifft den Waſſerſüchtigen an, macht ihn geſund, und läſt ihn gehen, läſt aber ſeine Feinde darüber zürnen, ſo lange ſie wollen, und ſolte auch nimmermehr kein Einigkeit oder Vergleichung in der Religion gemacht werden.

Aber doch hetten die kluge Leuthe ein Mittel wohl treffen können, wie die Jüden zwar ſelbſt traffen, Luc. XIII. da ſie ſagten, ſein nicht ſechs Tage in der Wochen, daran komt und laſt euch heilen, alſo möchte man hie Chriſto gerathen haben, daß Ehr den Krancken uf den nachfolgenden Tag, der nicht Sabbath geweſen were, hette wiederkommen heiſen, und ihn alsdenn erſt geſund gemacht, denn were er ſo lange kranck geweſen, möcht er ia noch einen Tag haben harren können, ſo hette es kein Gefahr gehabt, ia lieber wenn die Phariſäer damit hetten zu frieden ſeyn wollen, denn es war ihnen auch nicht um den Sabbath zu thun, welchen ſie ſelbſt nicht achten noch hielten, daran ſie fraſſen, ſuffen, hielten Rath, machten mörderiſche Anſchläge wider Chriſtum, den unſchuldigen Menſchen, und lebendigen Sohn GOttes, ia wucherten, kaufften und verkaufften im Tempel, auch am Sabbath, darum ſie denn Chriſtus zwier bey den Hälſen heraus geſtoſſen, und über die Köpffe geſchlagen hat, es war ihnen aber um den Groll, bittern Neid und Haß zu thun, den ſie wieder Chriſtum und ſeine Lehr gefaſt hatten, dem waren ſie, wie Er Joan. XV. aus der Schrifft bezeuget, umſonſt und ohne alle Urſache feind, und trachten täglich darnach, wie ſie Urſach zu Ihm finden, und Ihn um ſein Amt, Werck und Lehre unterdrücken möchten.

Dieweil es ihnen denn darüm zu thun war, ſo will Chriſto auch gar üm kein Haar zu weichen gebühren, der will auch wieder wenig noch viel mit ihnen eins ſeyn, und ſeind ſie vor einmahl zornig auf Ihn, ſo macht Ehr ſie nun dreymahl mehr ſchelliger, denn Ehr macht ſie erſt über ihren Anſchlag zu ſchanden, hebet darnach eine Predigt ahn, decket ihren Hochmuth und Stoltz auf, und macht ſie öffentlich ſchamroth, giebt auch dem Wirth ſein Tranck-Geld, lehret ihn, wenn er ein andermahl Gäſte laden will, daß er nicht ſolche verzweifelte Buben laden ſoll &c. des hette Ehr ia alles wohl können überhaben ſeyn, und üm Friede und Einigkeit willen unterlaſſen mögen, welches aber Mſtr. Eißleben Chriſtum hette lehren ſollen, denn er hat nicht gewuſt, daß ſolchergeſtalt Friede und Einigkeit erhalten werden könte; Ja wer wolte aber auch die Phariſäer gelehret haben, daß ſie nicht ſo gifftig und böſe über Chriſtum den HErrn, das unſchuldige Lamm GOttes, geweſen waren, und ihren eigen falſchen gefaſten Haß und Neid hetten fahren laſſen, denn wenn das geſcheen were, ſo hett mann leichtlich zür Einigkeit kommen mögen, dieweil aber das nicht geſchicht, und ſolches die Phariſäer weder Eißleben noch Michel Sidonius überreden kann, ſo iſts alles umſonſt, thu auch was du wilt, und bleib wohl beim Spruch Chriſti: Matth. XI. Klagen wir euch, ſo weinet ihr nicht, pfeiffen wir euch, ſo tantzet ihr nicht, denn dieſe Art iſt zu ungeſchlacht, man kan nichts mit ihr ausrichten, es bleibt dabey, wie ſie Johannes Matth. III. täufft, ihr Otter gezüchte, und Chriſtus das Kind nennet Matth. XII. eine ehebrecheriſche und verkehrte Arth, da weder Haut noch Haar gut an iſt, die auch allein alles ſo gut und recht iſt, als da alle Werck und Worte Chriſti ſein, verfelſcht und gifftig verkehrt, auch damit ümgeht, wie ſie GOtt ſeine Ehre ſtehlen, und den Menſchen ihr Heil rauben möchte, derwegen weicht ihnen hie Chriſtus in den geringſten und allerwenigſten auch nicht.

Wer nun zu dieſen Zeiten wiſſen will, wie er ſich in der Spaltung der Religion halten ſoll, der lerne es hie von Chriſto, ein Interim iſt vorhanden, das ſoll das Mittel zur Einigkeit ſeyn, und iſt doch Chriſto, ſeinen Wort und Befehl ſtracks entkegen und zu wieder geſtellt, das, ſpricht Eißleben, muſtu annehmen, wiltu anders nicht Spaltung in der Religion anrichten, ia, wer iſt uns aber gut dafür, daß darnach Einigkeit werden möchte, dieweil der Hader ſo lange gewehret, und bißher nicht geſchlicht hat mögen werden, zudem aber ſo ſagt Chriſtus nein dazu, denn der will mit ſeinem Wort nicht allein nicht weichen, beſunder will auch daß es ewig bleiben ſoll.

Aber wie wenn dieſes Interim eben der Fallſtrick were, damit, wie hie im Evangelio die Phariſäer inn dem Waſſerſüchtigen, Chriſto nach Leib und Leben ſtellen, auch zu unſern Zeiten die Interimiſten, Chriſto nach ſeiner Göttlichen Ehre, und ſeiner armen Chriſtenheit nach Leib, Gut und der Seelen Seeligkeit Heil ſtünden, dieweil es die reine klare Lehre des heiligen Evangelii alſo verfälſchet und verdunckelt, dazu gar und gantz unterdrücken, und alle falſche Abgötterey des Pabſthums, mit Meßhalten, Anruffung der Heiligen, und andern, welches alles Chriſto und ſeinem Worte ſtracks zu wieder iſt, wiederüm aufrichten, und gehalten haben will.

Darüm ſo will keinen Chriſten anders gebühren, denn ſolch Interim von ſich zu weiſen, und in keinen Weg anzunehmen, auch das wenigſte darinne nicht zu bewilligen, ſolte auch nimmermehr keine Einigkeit in der Religion gemacht werden können, dieweil es Chriſti des HErrn Ehre ſo gar mit Füſſen tritt, Jhm ſein Wort fälſchet, und des Menſchen Heil ſeinen eigen Wercken zuſchreibet, und es gilt hie nicht klug ſeyn, beſunder entweder bekennen, oder verleugnen, und nicht auf zweyen Achſeln tragen; wer nicht mit mir iſt, ſpricht Chriſtus Matth. XII. der iſt wieder mich, und wer mich bekennet vor den Menſchen, den will Jch bekennen vor meinem himmliſchen Vater Matth. X. denn es kan und mag dieſer Hader vor dem jüngſten Tage doch ja nicht geſcheiden werden, ſo iſt auch niemand Richter drüber, denn JEſus Chriſtus, der HErr allein, welcher ſitzt zur Rechten GOttes, und zukünfftig iſt, zu richten die Lebendigen und die Todten, aldar werden alsdenn in ſeiner Zukunfft gar frölich erſcheinen, und dem HErrn mit Freuden entgegen ziehen, wie Paulus ſagt, und mit einem guten Gewiſſen ihre Häupter und Augen zu Jhm aufheben, die iezt ſeinen Nahmen bekennen, über ſeiner Göttlichen Ehre halten, und beſtändig in ſeinem heiligem Worte bleiben, ob ſie gleich interim in dieſem Hader etwas erdulten, und erleiden müſſen, ſo wird doch ihre Ehre, Gloria, und Freude dort ewiglich alſo viel deſto herrlicher und gröſſer ſeyn, dagegen aber die andern ſo iezt ſein Wort verfolgen, ſeine Göttliche Ehre läſtern, oder ſeinen Nahmen zu bekennen, ſich ſchämen und fürchten, die werden ſich auch hernachmahl ſolcher ihrer Verleugnung in Ewigkeit ſchämen müſſen, und wie Chriſtus Luc. XXIII. ſaget, ſchreyen: ihr Berge fallet über uns, und bedecket uns, aber es wird ihnen nicht ſo gut werden, beſonder werden für die Perſohn und Göttliche Majeſtät Chriſti, ſo ſie iezt verleugnen und verleſtern, auch für ſeinem Richter Stuhl in Gegenwärtigkeit aller heiligen Auserwehlten, die ſie ietzt verfolgen, ſchänden und ſchmähen, herfür treten, und alda das Gericht ihrer Wercke empfahen müſſen, da ſie denn mit ewigen Schanden von dem Angeſichte GOttes in die äuſſerſte Finſternis, daraus ſie in Ewigkeit nümmermehr kommen mügen, geſtoſſen ſollen werden, da ſie alsdenn wohl fühlen werden, was ſie ietzund gethan oder angerichtet haben. Denn ſolche ihre Gottesläſterung läſt ſich alſo nicht unter die Banck ſtoſſen, vertuſchen und auslöſchen, wie du hie im Evangelio ſieheſt und höreſt, denn das haben ihnen die Phariſäer ia nicht gedacht, daß die Ehre Chriſti ſo lange bleiben, und ſo weit ausgebreitet, ihre Schande aber öffentlich an den Tag gebracht, und in die gantze Welt geſchrieben, und geprediget werden ſolte, wie heer geſchehen, und auf dieſen heutigen Tag geſchicht, alſo ſollen auch alle die, ſo das Interim gemacht haben, ſchützen, handhaben oder annehmen müſſen, daß auch ihre Schande, dieweil ſie ſich wieder die Göttliche Warheit auflegen, dieſelben verfolgen oder verleugnen, nymmermehr aufhören, auch kein Ende haben wird, welche auch noch hie auf Erden angehen, und ſo lange die Welt ſtehet, wehren, inn der heiligen Chriſtlichen Kirchen mit ſchreiben, predigen, ſingen, und leſen ausgebreitet werden, und darnach in Ewigkeit bleiben wird, denn was GOttes Ehre und Wort anlanget, das muß ewig bleiben, darum auch dieſelbe Feinde ewig geſtrafft werden, und nicht alſo das Maul wiſchen und davon gehen können, wie ſie meinen, als ob ſie nye dageweſen, denn du höreſt, daß der Pheriſäer, des hohen Prieſter. Caipha des falſchen Richters Pilati, Judæ des Verräthers, Schande und Straffe noch wehret, und in funffzehen hundert Jahren, auch hie auf Erden nicht aufgehöret hat, one was ſie dort in iener Welt leiden müſſen, die weil ſie ſich an Sohn GOttes, an ſeiner Ehre, und dem Göttlichen Wort alſo vergriffen haben.

Dagegen aber wehret auch das ſchöne herrl. Bekäntnis Joſeph von Arimathia, und Nicodemi, die Chriſtum den HErrn mit Ehren zu der Erden beſtattet, und darüber ihr Leib und Leben gewaget haben, auch noch, und wird in der heil. Chriſtl. Kirchen gemahlet, geſchrieben, gepredigt, und ohn unterlaß hoch gerühmet und gepreißet, wie auch des Weibes Werck, welche dem HErrn das Haupt ſalbet, davon der HErr ſelber Matth. XXVI. ſaget, daß man ſolchs ihr zu Ehren gedencken ſoll, wo das Evangelium in der gantzen Welt geperdiget werden wird, die weil es Jhm zu Ehren und Troſt in ſeinem Leiden geſchehen iſt, wie auch noch die Mahlzeit Lazari und ſeiner Schweſtern, ſo Jhn zu der Zeit aufnahmen, da Er ſonſt von der gantzen Welt verlaſſen, und von den Jüden bis in den Todt verfolget wär, auch noch wehret, und durch die Predigt des heiligen Evangelij gelobet, und gepreiſet wird, und ſoll dazu ſolch Lob und Ehre aller Auserwehlten in Ewigkeit nicht aufhören.

Darům ſo wiſſe nun ein iedermann, was er thue, ſehe ſich eben für, und nehme ſeiner Sachen wohl war, laß ihm ſein Gut und Ehre, zeitlichen Nutz, Leben oder Friede nicht zu hoch gelieben, auf daß er ſolches alles in Ewigkeit nicht gar vorliere, kehre ſich auch nicht an die Klüglinge und Naſeweiſen zu unſern Zeiten, die da fürgeben, daß ſie Friede und Einigkeit in der Religion machen wollen, denn die Kunſt wird ihnen feilen, ſie ſeind viel zu wenig und iung dazu, auch zu lange ausgeweſen, und werden in Ewigkeit zuſchanden darüber werden müſſen.

Es folge aber hie ein iederman, und ſonderlich wer ſeelig werden will, Chriſto Jheſu dem HErrn nach, halt und ſtehe im Glauben feſt, bleibe bey der einmal erkanten Warheit Jheſu Chriſti unſers HErrn, und ſeinem heil. Götl. Worte, ſo wird auch unſer HErr Jheſus Chriſtus wiederům bey uns feſt ſtehen, und uns für GOtt ſeinem hymeliſchen Vater und der gantzen Welt wiederům für die ſeinen bekennen, das iſt, bey ewigen Ehren, Heil und Seeligkeit ům ſeines heiligen Göttlichen Namens willen erhalten, und uns für allen ſeinen und unſern Feinden zeitlich und ewig vertheidigen, ſchützen und handhaben; Amen!

Ex Catalogo MSto * *Miniſtrorum Brunſv. ſequentia deſumta ſunt de D. Nic. Medlero.*

Nicolaus Medlerus, SS. Theolog. Doctor, Vir Clariſſimus, Mathematicus inſignis, Arithmeticus excellentiſſimus, artium Linguarumque gnarus, & earum promovendarum ſtudio flagrantiſſimus, vocatus eſt, & in locum M. Martini *Gorelitii* A. C. 1545. circa Feſt. Michaelis conſtitutus. Fidelis aſſertor veritatis, & in exhortando vel ipſum Morlinum ſuperans, de quo ferunt, Lutherum dixiſſe, Medlerum eſſe vas pleniſſimum, quod extracto Epiſtomio effunderet omnia cumulatiſſime.

Commemorant etiam, qui ex ſuggeſto concionantem audiverunt, ipſum ſæpe & publice DEO gratias egiſſe, quod non eſſet natus eo tempore, quo Salvator inter homines mortali ſpecie verſatus eſt, qui diceret, ſe vereri, ne ſi conditionem atque fortunam ipſius vidiſſet, ipſum, ut & reliqui complures, contemturus fuiſſet, adeoque nequaquam ſalutis compos futurus.

---

* Ad hunc Catalogum *Riethmaierus* identidem provocat in der Braunſchw. Kirch. Hiſtor. P. 3. c. 6. p. 195. ſqq.

Poteſt & hoc optimo jure de Medlero dici, quod duriſſimis & difficillimis temporibus perſecutionis Interimiſticæ vere Theologus fuerit.

Tunc enim jactata fuit Eccleſia Chriſti turbulentiſſima tempeſtate, maximisque fluctibus, cum Carolus V. Imperator totus in eo eſſet, ut tolleret diſſidium, quod extiterat a mutatione Religionis, & infeliciſſimo conatu novum genus doctrinæ cuderet, & omnibus amplectendum proponeret, eo eventu, quæ in utraque parte improbaretur, atque etiam deploraretur: itaque paſſim multi ad Papatum relaberentur, aut aperte veritatem profiteri non auderent, aut ab irato Imperatore proſcriberentur.

Cum autem cothurnus iſte a maleſanis ſutoribus confectus, quo tanquam Inter-Religio quædam inſtitueretur, ſummi Magiſtratus autoritate & Brunſvic. imperaretur, Medlerus, quod fideli Eccleſiaſtæ faciendum fuit, diligenter & ſedulo ſcripſit, & voce præſtitit, & ad exemplum Doctoris, quod in Johanne Baptiſta Chriſtus propoſuit, ſeſe totum accommodans, Eccleſiam magna cum laude conſtantiæ rexit, & contra Sphingis iſtius Auguſtanæ faſcinum, animos Auditorum, quanta potuit induſtria & fidelitate munivit, qua ipſius conſtantia multi alias vacillantes animati fuerunt, & in veritate confirmati. Sed & Scholas & exercitia publicarum lectionum inſtauravit. Nam opera & auxilio Antonii Nigri, Medic. Doctoris, primus urſit & obtinuit, ut ad Fratrum inſtitueretur publicum pædagogium, ubi tractarentur & explicarentur, quantum poſſent, artes, & lingvæ, Theologia item & univerſa Philoſophia, ubi ipſe publice docendo & legendo multum Juventuti profuit. Verſati quoque ſunt illic in ſtudio publice legendi D. Niger, M. Johannes Streitbergerus, gener Medleri, qui cum ſorore Brunſvicum venerat. Matthias item Flaccius Illyr. M. Johannes Glandorpius, Rector Martinianus, M. Schmiedeſtedius & alii. Cumque in iſtis perquam tenuibus initiis non occurrent ſemper, qui cum applauſu linguas docerent, deſignavit lectores, quos potuit. Fuit quidam Locularius Georgius Schweizerbergius, habens ædes oppoſitas Curiæ Saccenſi, cujus domeſticus adjutor iſtius Opificii didicerat linguam Hebræam Poſonii a Judæis. De eo cum audiiſſet Medlerus, ſine mora aggreſſus eſt hominem, ipſique perſuaſit, promiſſo ſtipendio non paucorum florenorum, ut in Cathedram aſcenderet. Paruit iſte profeſſus Hebraica ad ſex ſeptimanas. Poſt autem uſus excuſatione capitis, laborem non ferentis, noluit in inſtituto opere pergere.

Cum vero etiam Doct. Niger Græcæ Linguæ rudimenta aliquamdiu explicaſſet, ab eoque incepto deſiſteret, quod deceret, ſibi magis habendam curam ægrotantium, Medlerus, ne quid prætermitteretur, ad operam pertexendam Haſium quendam Neapolitanum civem lanificem conduxit, Græcæ

Linguæ non ignarum, qui ſic eam cœpit explicare, ut non diſpliceret, noluit tamen ultra progredi, nec multo poſt venit in ſuſpicionem, quod monetam adulteraſſet; itaque conjectus eſt in carcerem, ſed certis indiciis inventus innocens, reliqvum vitæ lanificio traduxit. Verum enim vero Medlerus, ut hæc exercitia lectionum cupidiſſime inſtituit, & operam dedit pro virili, ut hactenus liberales foverentur & obſervarentur, ita paſſus eſt ea ſubito præter omnium expectationem collabi læviſſima occaſione. Incidit ipſi in publico congreſſu diſputatio cum Hermanno Primate, quem e veſtitu auguratus non auſurum contra ipſum hiſcere, cujus cum deprehendiſſet inopinatam vim ingenii, ſua graviter defendentis, & concertationes in diſputando pertinaces, tantopere commotus eſt, ut mox in iſto ſtudio & opere lectionem ceſſaret.

Habuit infelix conjugium propter litigioſam & obſtrepentem uxorem, quam præcurrentem non veritus eſt interdum ſtricto gladio perſequi, &c. Tandem Brunſvicum reliquit, incertum qua cauſa, niſi quod veriſimile eſt, quia odio quodam & diſſidio diſſidebat ab Hermanno Primate, clanculumque diſceſſit Bernburgum, ad Wolffgangum Principem Anhaltinum. A. 1551. circa Dominicam Miſericordias Domini, ubi non niſi tertia concione habita affligitur paroxyſmo Apoplectico, 7. Jun. eoque morbo vires corporis abſumente, in vera invocatione Filii DEI placide e vivis exceſſit eodem A. C. 1551. 23. Aug. ætat. 49. Miniſt. 6.

Sepultus Bernburgi, vacavitque munus Superint. usque ad adventum Joachimi Mörlini D. ad biennium.

Uxor Medleri manſerat in urbe poſt diſceſſum mariti, quem cum paulo poſt comperiſſet, eſſe mortuum, petiit a Senatu Brunſv. præberi ſibi publice victum quotidianum, & debitum Viduitatis ſubſidium, reſponſum eſt, maritum ipſius non manſiſſe Verbi Miniſtrum in Eccleſia Brunſv. usque ad finem vitæ: Eundum igitur ad Anhaltinum, ab eoque petendum quod opus eſſet, cujus demum Concionator factus eſſet.

Nomina Miniſtrorum Verbi in Eccleſia Br. tempore Medleri.

D. S.

Nicolaus Medlerus, D. S.
M. Henricus Winckelius, Adjutor.
Henricus Oſterodeus, Senior a D. Mart.
Henricus Lampadius, ad D. Magnum.
Ludolph Peterſenius, ad Div. Mart.
Henningus Papenius, ad D. Cathr.

M. Joh. Laſtardus, ad S. Ulricum.
Conradus Frœlingius, ad Div. And.
Hector Mater, ad S. Leonhardi.
Henricus Wendius, ad S. Petrin.
Joh. Neoſanius, ad D. And.
Hermannus Bockheiſter, ad Div. Magn.
Joh. Calvander, ad S. Mich.
Hermannus Primus, ad Div. Virg.
M. Joh. Beccerus, ad S. Ubr.
M. Conrad Berger, ad S. Ægid.

In choro Templi Martin. hac aureis literis conſignata leguntur:

Anno MDXLV. Gorolitio ſucceſſor datus eſt Clariſſim. Dominus Nicolaus Medlerus, S. S. Theol. Doct. difficillimis temporibus interimiſticis Eccleſiam magna cum laude conſtantiæ rexit. Anno autem MDLI. Bernburgum diſceſſit, & Apoplexiæ Morbo in vera invocatione filii DEI placide e vivis exceſſit. Anno MDLI.

Scriptis Medlerianis jungi etiam poſſunt:

Nic. *Medleri* Beſchreibung des bey Braunſchweig am Himmel geſehenen Geſichts 1549. in 4. v. Biblioth. Mayeriana p. 171.

Rudimenta Arithmetica practica: Witteb. 1550. in 8. v. Wiliſch. Ind. Biblioth. Altenb. p. 469. quem tamen librum eundem eſſe puto cum ſupra excitato, cujus rubrica eſt: Facillima ratio extrahendi radicem &c.

Ratio inſtituendi juventutem Chriſtianam in Scholis particularibus, per D. Nicolaum Medlerum conſcripta, Wittenb. 1550. in 8. In prooemio commemorat controverſiam, quæ ipſi interceſſit cum M. Joh. Glandorpio, Rect. Scholæ Martinianæ Brunſuicenſ. An. ſcil. libri Ethnicorum, ex Scholis Chriſtianis ſint ejiciendi? quod Glandorpius contra Medlerum aſſeruit. Adjecta ſunt judicia M. Joh. Streitbergeri, Gymnaſiarchæ Curienſ. M. Chriſtoph. Evandri, Eccleſiaſt. Wonſiedel. M. Henr. Fabri, Rect. Numb. M. Jo. Sturion. Rect. Curienſ. qui a Medleri partibus ſteterunt. v. Riethmeyers Braunſchw. Kirchen-Hiſt. Supplem. P. 3. p. 84. De libri hujus parte altera ſequens extat Medleri Epiſtola:

Inclyto & prudentiſſimo Curiæ Variſcorum Senatui Nicolaus Medlerus,
S. Theol. & Philoſ. D. S. D.

Scripſi pro communi juventute Chriſtiana quandam ſcholaſticam inſti-

tutionem, & ſimul etiam omnium Artium liberalium & ſingularum totius Philoſophia partium communiora quadam pracepta & prima principia, in quibus juventus ab initio inſtituenda eſt, collegi. Cum autem antea primam ſaltem hujus operis partem vobis transmiſerim, nunc & alteram quoque addere, & eam Schola veſtra dedicare volui, in qua Commentariorum Arithmetica libri duo, Aſtronomia vero & Geometria practica primorum principiorum tractatus 13. cum Rhetorica & Dialectica rudimentis ex recentiori Dialectica D. Phil. Melanchthonis, praceptoris mei chariſſimi, exſcriptis continentur. Addidi etiam ſecundam Muſica practica partem, a M. Henrico Fabro in mei gratiam conſcriptam &c. Brunſuiga Feſt. Annunc. An. 1549.

Alteram, quam hic Medlerus commemorat, liberal. Art. partem ſcriptam reliquiſſe, eam vero Harpyarum quandam poſteritati ſubtraxiſſe, atque nefaria licentia hoc opus mire laceraſſe, refert M. Weiſs. in Chron. Cur. p. 320. qui facti hujus DEum quoque vindicem advocat. Memorat etiam Layrizius in Prodrom. Hiſt. Cur. ed. 1687. p. 67. Medlerum in Codicibus MS. Scholæ Curianæ dicatis, Cantica per totius anni circulum uſurpanda in chorali & figurali Muſica delineata ſuæ pietatis indicium apud poſteros extare voluiſſe: hunc librum autem in templo Mich. Cantorum ignavorum petulantia clam ſubtractum eſſe.

---

27) Vid. Ludovic. Schul-Hiſtor. P. 2. p. 300.

28) Bibliothecæ huic donavit C. Plinii ſecundi divinum opus, cum Tit. Hiſtoria Mundi, Baſil. 1525. fol. v. Layriz. l. c. p. 219. Pædagogium ab ipſo Brunſuigæ inſtitutum, celebrat Riethmayer, Braunſchw. Kirch. Hiſt. P. 3. p. 195.

Familia Medleriana.

N. Frater. N. Medler. 1. N. ....

1.
N. Filia: uxor Paſtoris Sulzenſ. Solennia nuptialia Numburgi celebrata ſunt Anno 1540. Feſt. Purif. Mar. v. Chron. MS.

2. Dorothea Brückneria † 1558. 14. April. Alteram hanc fuiſſe Medleri uxorem, inde conjicio, quia Schlegelius in Vita Langeri p. 229. uxorem Medleri Anno 1543. demortuam eſſe ſcribit.

1.
M. *Samuel* † 1543. 17. Nov. gubernator Scholæ ſuburbanæ ad paucos dies.

2. *Martinus.* 3. *Nicolaus.* 4. *Joſua.* 5. *Rebecca*, uxor D. Joh. Streitbergeri.
vid. Riethmayer l. c. p. 195. & Cantional. Numb. it. Ludov. Schul-Hiſt. II. 301. & 284.

Literas Lutheri & Melanchthonis conſolatorias ad Medlerum ſcriptas, v. apud Schlegel. l. c.

Inter poſteros Medleri citra dubium referendus erit M. Melchior Medler, Con-R. Cur. † 1652. v. Ludov. Schul-Hiſtor. P. 2. p. 308.

Dedicatio Dialectica Medleri.

Doctiſſimo Viro, pietate & humanitate egregia prædito, Magiſtro Joanni
Streitbergero, in Curia Nariſcorum ludi literarii Præfecto, Genero
ſuo exoptatiſſimo S. D.

Experientia jam didiciſti, Gener chariſſime, quantum laboris & induſtriæ in fideli requiratur præceptore, qui pueros ſuæ fidei commiſſos in honeſtis artibus & ſanctis moribus recte inſtituere velit, eoque non ſtatim omnia, quæ illis ad diſcendum proponas, propter ſuorum ingeniorum imbecillitatem, percipiant. Ideo juxta ſanctiſſimi patriarchæ Jacob exemplum, Gen XXXIII. pedetentim cum hoc puſillo grege procedendum eſt, pro eo ac ipſi veſtigia noſtra ſequi poſſunt, ne onere præceptorum gravati, & nimium obruti, in ipſo ſtatim artium limine deficiant. Quamobrem ſicut antea in Grammatica me feciſſe noſti, ita nunc quoque ex recentiore Dn. Phil. Melanchthonis, reverendiſſimi præceptoris noſtri, Dialectica, communiſſima præcepta excerpſi, ut primum in his ediſcendis pueros, qui Dialecticam diſcere incipiunt, probe exerceas, priusquam eos ad ipſum Philippi opus audiendum admittas. Cura autem diligenter, ut noſtræ *patriæ communis* literaria juventus ſimul & in bonis artibus & in ipſa quoque pietate & vera Chriſti cognitione fideliter inſtituatur. Bene cum omnibus noſtris liberis a) vale. Brunſuigæ 3. Nonas Jul. An. 1548.

Nicolaus Medler, b) ſanæ Theologiæ Doctor.

a) Studiis enim in ſchola Curienſi operam dederunt filii Medleri. vid. Ludovic. Schul-Hiſt. P. 2. p. 277. 298.

b) *Sanam Theologiam* vocat, Pontificiæ impuræ oppoſitam.

Dedicatio Rhetorices.

Nicolaus Medlerus, ſanæ Theologiæ Doctor, *Martino*, *Nicolao* & *Joſua* fratribus, in Curia Nariſcorum bonis literis operam navantibus, Filiis
ſuis chariſſimis S. D.

Exiſtimo, filii chariſſimi, vos jam ſatis ex paternis meis officiis intelligere, quam libenter ſtudiis veſtris conſultum velim, quæ non modo ſumtibus, verum etiam opera mea, quantum poſſum, ſedulo juvare ſoleam. Sicut enim antea Grammaticæ & Arithmeticæ Compendia vobis ipſe præſcripſerim, & Dominum Mag. Heinricum Fabrum, ſincerum amicum noſtrum, hortatus ſim, ut eadem brevitate quoque Muſicæ præcepta vobis traderet: ita nunc, poſtquam has Philoſophiæ partes nonnihil deguſtaſtis, ut ad reliquas quoque dicendi artes gradum paulatim faceretis, Rhetoricæ prima præcepta, ex Domini Phil. Melanchthonis, Patroni & Præceptoris noſtri plurimum ſemper reverendi, Rhetorico libello, quam fieri potuit breviſſime excerpta & ad tenera veſtra ingenia accommodata ad vos mitto. Id ſolum officii pro mea autoritate a vobis viciſſim requirens, ut ea, una cum dialecticis præceptis, quæ in uſum veſtræ ſcholæ nuper ſcripſi, exacte memoriæ commendetis. Si modo vos mihi rem gratam facere, majoraque a me officia expectare & ex reliquis poſthac lectionibus veſtris uberiorem fructum capere volueritis. Bene valete cum ſorore Rebecca & Mag. Streitbergero, affine & Præceptore veſtro, quibus meo & matris loco in omnibus obtemperetis volo. Brunſuigæ Prid. Calendas Septembris, Anno 1548.

* * *

Meminit Medleri noſtri D. Juſtus Jonas in Dedicatione, quam Tractatui Pauli Sperati, a ſe germanice verſi: Lazari Klage für des Reichen Thüre ꝛc. præſcripſit circa finem his verbis: D. Doctori Nicolao Medſer und der rechten Kirchen zu Neumburg wünſch ich von GOtt reich Gnad und Seegen. Dat. Wittenberg, Anno Domini M. D. XLI.

XVII.

M. Henricus *Faber*, 1) Rector Scholæ cœnobialis ad D. Georg. 2) extra pomœria Numburg. ab ultimo Abbate Thoma Hebeſtreit, conditæ ab Anno 1538. ad 1547. quo poſt luctuoſam Joh. Friderici El. Sax. cladem Schola diſperſa eſt. Scripſit inſtinctu Medleri Compendiolum Muſicæ pro incipientibus filiis Medleri, Martino, Nicolao & Joſuæ, Scholæ Curienſ. alumnis dicatum, Brunſuig. 4. Kal. Aug. 1548. Ipſum ergo Numburgo Brunſuigam ſeceſſiſſe ſuſpicor. Compendium hoc cum alio Compendiolo Wolffg. Figuli prodiit Lipſiæ, 1602. in 8. plag. 3. Nepos illius M. Jo. Faber ab An. 1610. ad 1625. fuit Paſtor Othmarianus in ſuburbio Numb. vir eruditus, d. 21. Dec. ejuſd. anni peſte extinctus.

Not.

1) Inter Rectores Gymn. Qvedlinb. pariter occurrit quidam M. Henricus Faber, de quo in Ludovici Schul-Hiſt. P. 2. p. 277. dubitatur, an idem ſit cum noſtro. En verba:

Compertum nondum habeo & cognitum, an alius ab hoc fuerit M. Henricus Faber, quem Lichtenfelſæ in Variſcis natum fuiſſe, me legere memini, & de quo Nic. Medlerus, Antiſtes Brunſuicenſ. in dedicatione Rudimentorum Rhetorices ad filios, tunc alumnos Curienſes, ſcripſit &c. Eſt enim hujus Henrici Fabri

Introductio ad Muſicam Practicam, Mulhuſ. An. 1571. 4.

Compendii Muſici titulo prodiit Argent. An. 1596. 8.

mihi vero Fabrum Quedlinburg. An. 1598. denatum a noſtro alium omnino fuiſſe vel inde videtur veroſimile, quia noſter, uti dictum, jam An. 1538. Scholæ Georgianæ cœnobiali præfectus eſt, ipſum autem poſtea annum nonageſimum (ſi trigeſimum circiter compleviſſe ſub initium illud ſcholaſticorum laborum ponas) vivendo attigiſſe, absque idoneo teſtimonio quis crederet?

2) Quantopere pio huic inſtituto reſtiterit Clerus Pontificius, ex literis ſupplicibus manifeſtum eſt, quas ad Joh. Fridericum Sax. El. dedit noſter An. 1545. die Ven. p. Kiliani. Conqueritur enim de vitæ periculo, Collegis atque diſcipulis ſuis ex cœnobio egreſſis ſtructo, ſubſcriptio hæc eſt: **Heinrich** Faber, Mag. **S. Schulmeiſter aufm Stifft vor Naumburg.**

XIIX.

Nicolaus *ab Amsdorff*, a Joh. Friderico, Sax. El. Epiſcopus Numburgenſ. 1) conſtitutus, ſed a Carolo V. Cæſare pulſus, Theologus nobilis, 2) Luthero chariſſimus. † An. 1565. d. 14. Maji, æt. 82. ſepultus Iſenaci in templo urbano. 3) Scripta ipſius 4) recenſet Cl. Schöttgenius, in der Hiſt. von Wurtzen p. 757. ubi etiam autores, qui præter Seckendorff. l. 3. Hiſt. Luth. f. 391. 395. de vita Amsdorffii commentati ſunt, adducuntur.

Not.

1) Actum inauguralem enarrat Spalat. in Annal. p. *666.* conf. Luther. T. 8. Alt. f. 1. ubi per Ironiam ſine ſpe veniæ peccatum fuiſſe ait, quod Epiſcopus Numb. absque chriſmate fuerit initiatus, quæ prolixius excerpſit Seckend. Hiſt. Luth. l. 3. f. 409.

2) Vid. Rollii Biblioth. Nobil. Theol. p. 82. In Carmine Jo. Majoris, quod Synodus avium inſcribitur, Amsdorffius noſter comparatur merulæ, einer Amſel, alluſione ad nomen gentilitium facta. v. Struv. Art. Liter. faſc. 4. p. 17. & 35. Ritter in Lebens=Beſchreibung Flacii p. 71.

3) Vid. Paullini Annal. Iſen. p. 199. qui etiam p. 149. acta & fata Amsdorffii prolixe perſequitur: conf. p. 152. Adami Vit. Theol. f. 32.

4) Quinque Amsdorffii Epiſtolas ad Wenzesl. Lincium exaratas ex tabulis MStis in lucem protulit Verpoortenius in ſacris ſuper. Ævi Annalectis, ed. Coburg. 1508. in 8. Ex hoc libello, quem pro benevolentia ſua nobiscum communicavit Vir Rev. Dn. Chriſt. Hirſch, Eccleſiaſt. Norimb. meritiſſimus, duas ſolummodo huc exſcribemus, præ cæteris lectu dignas.

Prior No. 29. p. 117. hæc eſt:

Literas tuas, mi in Chriſto frater chariſſime, Vinceslae, grato animo accepi. Admonent enim, adhortantur & confortant me in hoc miſero meo ſtatu, quem tantum in Satanæ & ſuorum ſacrificulorum odium ſuſcepi, ut DEI gloria clarius in orbe terrarum illuceſceret. Longe enim melius, honorificentius & commodius vixi Magdeburgæ, quam hic nunc vivo, ſolo titulo dempto, quo in toto mundo nihil vanius eſt & futilius. Sed quia DEus ſic voluit, ideo ejus voluntas fiat ad gloriam nominis ſui, & mei miſereatur, ut nihil eorum, quæ ſuæ gloriæ contrariantur, committam. *Aratrum illud* nihil timeo, neque Papam aut puppam; quales quales & quanti ſint, DEus illis major eſt. Ille faciat ad gloriam nominis ſui, quæcunque voluerit. Ego ſum lutum ejus, & ipſe eſt figulus. Utinam in meam Magdeburgam me retruderet ad populum Senatumque optimum & ſanctiſſimum, erga Chriſti miniſtros ita affectum, ut in Germania ſimilem civitatem non habeat ipſa, etiam quanta ſit tua Sodoma. Mira & magna de Carolſtadio ſcripſiſti. Utinam iis commotus pœnitentiam egiſſet, & pie obiiſſet. Quam anxie mortem timebat homo miſer! Puto eum ex iſto ſpectro tantos animi cruciatus & cordis dolores hauſiſſe, ut ipſum occiderent. DEus noſtri miſereatur! Amen. Vale in Chriſto. 21. Aprilis, 1542. in Czeitz.

Poſterior No. 51. p. 160.

Jam diu ſiluiſti, mi optime Vinceslae, & recte; quia & ego ſilui, nec reſpondi ad tuas proximas literas: quamvis ſemper reſpondere volui, mecum crocitans, cras, cras; & ſic tranſierunt dies & menſes. Hoc plane eſt peccatum meum. Nuncii quoque in hoc angulo non occurrunt, nec ego eos quæro. Hinc extractum eſt ſilentium meum, non tamen amico ac fraterno animo in te mutato, quem vetus inter nos conſvetudo olim plantavit, & cum tempore auxit. Maxime autem, dum Nicolaum Tolantinum, 1) patronum tuum, cum in maximo periculo ambo eſſemus, invocabas, dum equis currentibus fracto curru, de curru ceciderunt Vinceslaus & Amsdorffius, ut bene meminiſti. Nec fruſtra invocabas, ſed efficax erat invocatio, & a tuo patrono impetrabat, ne ullum ſentiremus damnum. De comitiis nihil certi audio. A Cæſare, ut dicitur, impetravimus pacem, 2) non autem a Papiſtis. Sed qui pacem & jus æquum hucusque nobis dedit, dabit & deinceps, nolentibus volentibus ſacrificulis. Ii enim Cæſari imponunt, & ita dementant, ut non recte cogitare, multo minus recte facere posſit. Poſtulatus Mersburgenſis 3) & ejus coadjutor in ſpiritualibus, quomodo tibi placent? Numquid egregium commentum ad fallendum ſacrificulos excogitaverunt principes hujus mundi? Memini de ſcripſiſſe pro filio tuo: ſed profecto ego ipſe pro meis nepotibus ex fratre, pupillis & orphanis nihil adhuc habere potui: adeo omnia ad ſe rapiunt nobiles illi centauri, qui a Principe omnia impetrant. Si Dominus dederit, quod aliquid ad manus meas venerit, & tui recordabor. Rogo te, atque iterum rogo, ut mihi ſignifices judicium tuum de libro Epiſcopi Colonienſis, 4) quomodo tibi ejus ordinatio placeat; de Baptiſmo, de confirmatione, de cœna Domini &c. His incluſis mitto tibi nummum 5) argenteum, atque uxori tuæ unum, quem vocant ein Beut-Pfenning. Superinſcriptio ipſa tibi indicabit, cujus ſit moneta hæc nova. Vale in Chriſto, mi amantiſſime Vinceslae. Czeitz. 28. Jun. 1544.

1) Nicolaus Tolle minas dictus, vixit Sec. XIII. & ab Eugenio III. P. R. divis adſcriptus eſt, ac abſtinentiæ nomine celebratur.
2) Vid. Seckendorff. l. 3. Hiſt. Luth. f. 479.
3) Seck. ibid. f. 497. & Chron. Martisb. in Ludewigs Reliqu. MS. T. 4. p. 475.
4) Seck. l. c. f. 443.
5) Quam ipſe Amsdorffius cudi fecerat, protervíæ propterea ab Henrico Brunſuic. accuſatus. Seckend. l. c. f. 478. & Schmid. de Nummis Numburg. p. 13. Schöttgen l. c. p. 751.

Aliæ adhuc Epiſtolæ abs Amsdorffio ſcriptæ latitant in Bibliotheca Ill. Krafftii. v. Schelhorn. Amœn. liter. T. 3. p. 115.

Lutheri ad Amsdorffium Epiſtolas reperies in *Relatt. Innoc.* & quidem An. 1720. p. 895. 897. 1064. 1066.
An. 1721. p. 8. 10. 11. 175. 562. 871.

Accedunt ſcripta Amsdorffii An. 1713. p. 582.
An. 1718. p. 774.
An. 1722. p. 16.
An. 1725. p. 1059.

Melanchthonis ad Amsdorff. Epiſt. legitur in Schlegel. Vit. Langeri. p. 215.

conf. Magdeburgiſch Jubel-Jahr, a Miniſterio Magdeb. An. 1725. ed. in Hiſtor. Vorber. p. 140.

XIX.

Succedat Amsdorffio Julius *Pflugius*, Epiſcopus Numburg. orbis literati decus ſingulare ac celebre admodum nomen in Hiſtoria Reformationis. Vitam ipſius delinearunt quidem Pantaleon Proſopogr. P. 3. f. 252. ex Sleidano, Seckendorff l. 3. Hiſt. Luth. f. 389. & 395. Camerar. in Vit. Melancht. p. 204. nov. ed. Relatt. Innoc. An. 1707. p. 421. aliique, juſto tamen * Commentario, quod mireris, nemo hucusque expoſuit. Nos aliqua ſaltem commemorabimus.

---

* Vid. infra Epiſtola *Cracovii* N. 34. ad P. *Albinum*.

Genealogia Julii Pflugii.

Nicolaus, Eques auratus, der eiſerne, Dominus in Knauthayn, Præfect. Legion.

1.	2.		3.
Cæſar: v. Seckend. l. 1. f. 89. Dominus Eytræ.	*Haubold*, Bononiæ ſtudiis incubuit, in tumultu occiſus.		*Andreas*, Henrici, D. Sax. Conſiliarius.
Julius, Epiſc. Numb.	*Haubold*. Dn. in Poſſenſtein, Conſil. & Præfect. Altenb.	*Andreas*, Dn. in Mauſitz & Lübnitz.	*Nicol.* in Hungaria obiit. *Johannes* in Friſia † *Tham.* Ferdinandi Cæſ. Conſil. ſedem in Bohemia fixit. *Valentinus*, Dn. in Knauthayn, qui pagus ceſſit Ottoni a Dieſſau, poſt mortem 2. filiorum ἀτέκνων.
	Cæſar, Dn. in Poſſenſtein.	*Andreas*.	
Auguſtus † 1618. cœlebs.	*Cæſar*: Præfect. Legion. Cizæ ſepultus.	*Haubold*. *Heinrich*.	

In hac tamen ſtirpe non comparent Benno, Hieronymus & Aſmus Pflugii, quos in teſtamento noſter deſignavit: Neque etiam Chriſtophorus, ex fratre noſtri pronepos, qui librum de Republ. Germ. recudi fecit 1612. in 4. conf. Hiſtor. Biblioth. Fabric. P. 3. p. 489. Hinc adhuc mihi admodum videtur deficere. conf. Gelehrten-Lexicon, de Damiano Pflugio (L. Schreber. Vit. Fabric. p. 251.

Scripta Pflugii:

Ex recenſione Codicis cujusd. vetuſti MS. f. 399. ex quo etiam ſua habet Ill. Struvius in Hiſtor. und Politiſchen Archiv. P. 2. p. 333.

1. Explanatio ſingulorum miſſæ rituum, lat.
2. Inſtitutio Chriſtiana Eccleſiæ Numb. lat.
3. De Reipublicæ reſtitutione ad Principes & populum Germaniæ, lat.

   * Liber hic ſemel atque iterum typis recuſus eſt. v. Ackeri Narrat. Brev. de Julio Pflugio, ed. 1718. in 8. Exemplar, quod mihi ad manus eſt, hunc gerit titulum: De Republ. Germaniæ ſ. Imperio conſtituendo, D. Julii, Epiſcopi Numburg. Oratio ad Germanos. Ex ipſius Authoris recognitione multo diligentius quam antehac edita. Colon. Apud hæredes Jo. Quentel. 1562. in 4. 13. plag. Inſignibus ornatum eſt Epiſcopalibus. Perlegit hoc exemplar tum Sigismundus, tum H. F. Metzſch.

4. De Inſtitutione Chriſtiani hominis, lat.

   * Exemplar, quod poſſideo, apud eosdem hæredes Quentelianos, prodiit, Colon. 1562. atque iisdem Inſignibus ornatum eſt, conſtat integro Alphab. demta una plag. Librum hunc, in quo Symboli Apoſtolici, Orationis Domin. Decalogi & Sacramentorum expoſitio legitur, occaſionem fuiſſe ſcribendi Interim, Ackerus l. c. ex Rechenbergio refert, qui editionem allegat Colon. 1564. in 8. impreſſam.

5. De vero DEI cultu, lat.
6. Conſilium Cæſari datum in cauſa Religionis, lat.
7. De Sacrificio Miſſæ, lat.
8. De DEO & Sancta Trinitate, lat.
9. De Reformatione Chriſtiana, lat.
10. Admonitio ad Diœceſales verbi Miniſtros, lat. & germ.

* Exemplari Germanico Colon. apud hæredes Quentelianos excuſo An. 1562. in 4. plag. 17. ſequens titulus præſcribitur: Chriſtl. Ermanung an des Naumburg. Stiffts Underthanen und Vorwandten, wes ſie ſich bey dem vorgefallenen hochbeſchwerlichem Mißvorſtand in Religions-Sachen halten ſollen, damit ſie den Dingen ihnen ſelbſt zu höchſtem Nachtheil nicht zu viel oder zu wenig thuen. Durch Herrn Julien, Biſchoffen zu Naumburg. Poſſeſſor libri, quem ego poſſideo, folio ultimo hæc allevit: Aus dieſer Biſchoff Julius, hochlöblicher Gedächtnüß, Chriſtlicher Ermanung, iſt anderſt nicht zu ſpüren, den daß ers gut gemeinet, und in vielen zuwieder anderer Papiſten Meinung, recht gehalten habe, und uff den wahren Weg geweſen, derohalber er für ein Mittel unter den Papiſten und Lutheriſchen (daß man Interim zu nennen pfleget) zu judiciren iſt, da er noch in vielen Puncten gentzlich der Papiſtiſchen Opinion iſt, auch vielen manifeſtis erroribus gleich als einen Mantel umhengen will ꝛc. Ipſe liber explanat 19. Articulos fidei. In Art. de Eccleſia ejusque unitate mentem ſuam unitatis amantem aperit, & quidem lit. L. ij. quæ verba in Ackeri brevi narratione paulo immutata repetuntur.

Huic libro ſcriptum aliud appoſuit M. Flacius Illyricus, cujus rubrica eſt: Wieder die Unchriſtliche Vermanungs-Schrifft des Bißthums Naumburg. 1550. v. Ritter. Lebens-Beſchreib. Flacii ed. Franckf. 1725. p. 382. Ackerus l. c. allegat: Antwort auff die Vermanung Julii, gedruckt zu Jena 1554. in 4.

11. De juſtitia & ſalute Chriſtiani hominis, lat.
12. Doctrina de pœnitentia, fide, charitate, lat. & germ. conf. Relatt. Innoc. 1707. p. 357.
13. De creatione Mundi, Lat.
14. De ſchismate ad Germanos Lat.
15. De Lapſu hominis in P. O. Germ.
16. Novum Interim, Germ.

Vid. Blecks dreyfaches Interim ed. Leipz. 1721. in 8. p. 16. & p. 266. ubi Interim Auguſtanum ed. 15. Maj. 1548. repetitur. conf. Lœberi Hiſtor. Eccleſ. Orlamund. p. 38. ubi pariter de Autoribus & ſumma libri Interim diſſerit, & Pfaff. Introd. in Hiſt. Theol. Liter. P. 2. p. 407.

17. Summarium præcipuorum Religionis Chriſt. autorum, (uti Ackerus legit) ſ. potius Articulorum, Germ.

Sed præter iſta reſtant adhuc:

Libelli ad Ordines Imperii in cauſa Pflugiana emiſſi, apud Hortleder. de Cauſ. bell. Germ. T. 1. l. 5. c. 14.

Oratio in obitum Petri Moſellani, præceptoris ſui, apud Spangenberg. in Adel-Spiegel, P. 2. p. 192.

Epiſtolæ ipſius ſparſim extant inter Epiſtolas Eraſmi: complures ad Camerarium ſcriptas ſervat Bibliotheca Gothana, referente Dn. D. Cypriano in Cl. Viror. Epiſt. 117. e Bibliothecæ Goth. autographis, v. Relatt. Innoc. An. 1714. p. 481. duæ etiam leguntur in Monument. Selectior. Hiſt. Eccleſ. Sec. 16. & 17. ed. Francof. 1725. P. 2. p. 31. *Prior* inter alia ſequentia commemorat, vitam & ſtudia Julii noſtri concernentia: *Voluiſti præterea* (ſcribit ad 1) Heſſum) *ut quam potiſſimum vitæ rationem ſuſcepiſſem, ad te ſcriberem diligenter. De qua nunc breviter. Me aliquandiu in aula fuiſſe, ex Metzlero* 2) *noſtro te audiſſe arbitror. E qua ut primum ereptus fui, cœpi conſilium, vel huc aut alio, ubi recta ſtudia florerent, migrandi. Quid multa? placuit conſilium parentibus; hi, ut huc me conferrem, ſe velle oſtenderunt. Cum itaque & illis ita videretur, & eam rem rationibus meis utiliſſimam fore intelligerem, huc tandem migravi. Quæris hoc loco, quæ mihi nunc ſit ſtudiorum ratio? Juri civili operam dare cogor. Quando Aſſeſſor lectus ſum, in commune iſtud noſtrorum hominum judicium. Hic, inquies, quid ſacerdoti cum judicio? Ego ipſe ſæpe hoc pacto cum meis iſtis. Sed cum oſtenderent illi, unicuique licere faſque eſſe, id quod ratum & dignum ſit, tueri. Item judicia magnam vim habere ad animos hominum a ſceleribus deterrendos: Satius denique eſſe, hac ratione innocentes ac miſere oppreſſos ſublevare, quam in angulis neſcio quibus deſidere, & ſocordiam pro pietate colere. Quid quæſo facerem? Certe honeſta illorum erat oratio, qua adducebar ego, ut me in numerum Aſſeſſorum legi paterer. Quod tamen munus ſatis otioſum eſt, neque me a cæteris ſtudiis magnopere diſtrahit. Humanitatem et-*

enim, ut ab ineunte ætate feci, complector. Quin etiam ad Theologiam mihi aditum nunc libere munio. Ea, quas mihi adferet utilitates? Utor in ea re conſilio Moſellani, 3) *cujus judicium quanti faciundum ſit, haud ignoras. Hæc fere ſunt, quæ de vita mea ratione ad te hoc tempore ſcribere poſſum &c.* Lipſiæ Non. Jan. An. p. C. N. 1523. T. Julius Pflug. *Poſterior* Epiſt. ad Menzerum de Dialectis Gr. & Ciceroniano Eraſmi agit: l. c. p. 34.

Not.

1) de Heſſo v. Seckend. Hiſt. Luth. l. 1. f. 270. fuit Paſt. Uratisl.

2) Jo. Metzlerus Senator primar. Uratisl. v. Heſſi Epiſtol. ed. Lipſ. 1561. in 8. per Camerar.

3) Petrus Schadæus, cognomento Moſellanus, Græc. L. Prof. in Acad. Lipſ. v. Albin. Chron. Miſen. p. 700. 709. Seckend. l. c. l. 1. f 89.

* In præfatione Monumentis Selectior. H. E. ſec. 16. & 17. præfixa narratur, quod integrum volumen Epiſtolarum ad Joh. Heſſum & alios datarum, in Bibliotheca Joach. Camerarii extet.

Epicedium Pflugii in obitum Moſellani elegantiſſimum Seckendorff. adducit l. c. f. 90.

Comment. de *Imitatione oratoria*, inſerta nuper Collectioni Autorum, qui iſtud argumentum occuparunt, a M. *Hallbauero*, Jenæ 1726. in 8.

Teſtamentum Pflugii

Exhibetur in Cod. MS. ſupra excitato, unde deſumſit Ill. Struvius l. c. conf. Relatt. Innoc. An. 1707. p. 423. Miſcell. Lipſ. T. 12. p. 46.

Epitaphium Cizenſe.

Apud Struvium l. c. Acker. in brev. Narrat. de Jul. Pflugio §. 18. Miſc. Lipſ. l. c. Monendum hic, lapides ſepulcrales in Eccleſia Colleg. Ciz. ante fores Sacriſtiæ (quam dicunt) olim poſitos, effigiem Pflugii exhibentes, An. 1663. eſſe remotos, exuviis in arctiori ſepulcro in choro reconditis. Sepulcrum illud tabula tegitur ex orichalco conflata, inſignibus Pflugianis ornata, atque jam olim loco ſepulcrali ſuperimpoſita. conf. Seckendorff. l. 3. Hiſt. Luth. f. 395.

Aliud vero præter illud Cizenſe Epitaphium adhuc conſpicitur in choro Templi Cathedralis Numburg. nondum, niſi fallor, ab aliis commemoratum. In tabula ſcil. majori depictus eſt Pflugius, ſuper cujus caput hocce legitur Apoſtoli aureolum: *Abſit autem mihi gloriari, niſi in cruce Domini noſtri*

noſtri JEſu Chriſti. Manu tenet librum, cui hoc inſcriptum eſt ſuſpirium: *Miſerere mei DEUS.* Ab altero latere apparet imago JEſu crucifixi, addito Pauli voto: *Cupio diſſolvi, & eſſe cum Chriſto.* Infra tabulam aureis literis exaratum extat hoc Epicedium:

Talis erat vivens Reverendus - - - - olim
    Julius Aonii gloria magna chori.
Qui de Pflugorum generoſo ſtemmate natus.
    Ingenio rexit nobilitatis onus.
Hinc animi propter bona virtutisque nitorem
    Cæſaribus charus Principibusque fuit.
Numburgi præſul veteri de more creatus
    Principis & meruit nomen habere patris.
Nosque ſuum populum rexit bonitate paterna
    Civibus unde ſuis curaque amorque fuit.
Inſuper inſigni flagrans pietatis amore
    Pauperibus cunctis largius æra dedit.
Sed tandem gravibus curis confectus & annis
    Extremum clauſit cum pietate diem.

Cizii 3. Non. Sept. Anno Domini 1564. æt. ſuæ 65. Jo. Roth. D. & Can. Ciz. F.

Effigies

Cæſaris Pflugii in tabella minuta, noſtri vero a Luca Cranachio picta, ubi reperiatur indicat Ackerus l. c. §. 1. & 19. Oſtenditur etiam in Curia Numburgenſi ad vivum expreſſa.

Antagoniſtæ.

Inter complures alios cumprimis in cauſa Interimiſtica locum etiam occupat Jo. Pollicarius, (de quo v. Seckend. l. 1. Hiſt. Luth. f. 20. it. Gelehrten Lexic.) contra quem cauſam Julii Pflugii egit Fridericus Grünfeld, Theol. Doct. Edidit enim ſcriptum, cui titulus: Antwort, auf Johannis Pollicarii ungegründte und ſchmäliche Schrifften, die er wider den Hochwürdigen Fürſten und Herrn, Herrn Julien, Biſchoffen zur Naumburg, neulich hat ausgehen laſſen durch G. Friedr. Grünfeld, der H. Schrifft Lerern. Cölln. An. 1562. in 4. an 17. Bog.

De Pollicario lit. G. ij. ſequentia refert Grünfeldius; daß Pollicarius verruckter Zeit gefencklich eyngezogen worden, und in die not komen, daß er vom Leben zum tod gebracht ſol werden, ſolchs ſoll er niemands andere, dann ime ſelber und ſeiner ehebrecheriſchen Verwirckunge zumeſſen. Daß je aber der Schmidt zu Weiſſenfelß mit den Haren umbher gezogen, hat er

durch ſein unzüchtig geberde, welches er gegen des Schmids Weibe als ein unverſchempter Cynicus gebrauchet, verurſachet. Ob nun Pollicarius aus der Urſachen, und auch, daß er hinder dem truncke (wan er ſeiner holhipperiſcher art nach, die leute ſchmehet) pfleget wohlverdiente maulſchellen eynzunemen, vor einen Merterer ſoll gehalten werden, ſolchs ſtelle ich in eines jeden verſtändigen bedencken.

Epiſtola quædam viri hujus ad Mauritium Sax. El. perſcripta, extat apud Hortlederum de cauſ. bell. Germ. P. 2. l. 16. c. 10. f. 1419. Subſcriptio hæc eſt: M. Jo. Pollicarius, Prediger zu Weiſſenfels An. 1557.

Huc refer ſcriptum Matth. Flacii wider die Unchriſtl. Vermanungs-Schrifft des Biſthums Naumburg. An. 1550. v. Ritteri Leben Flacii p. 582.

Porro Cyr. Spangenberg edidit: Wahre und gewiſſe Contrafey und Abmahlung des gantzen Pabſtthums, geſchrieben zur Antwort wider Jo. Albert und D. Grünfeld. 1564. in 8. v. Leukfeld. Hiſtor. Spangenb. p. 82.

Schutz-Rede oder Antwort auf die Sycophantiſche Calumnien und Schmah-Schrifften, ſo er jungſt wieder den Hochwürdigen und Hochberühmten Fürſten und Herrn, Herrn JULIEN, Biſch. zur Naumb. hat ausgebreitet durch H. Friedr. Grunfeld, der H. Schrifft Doctorn. Cölln. 1562. in 4. an 8. Bogen.

Conf. Bieck, Dreyfach Interim p. 124.

Pflugii mens Evangelica.

Præprimis etiam apparet ex Epiſtola a Seckendorffio l. 3. Hiſt. Luth. f. 395. indigitata his verbis: *Extant duæ Epiſtolæ, una ad Güntherum a Bünau, Decanum Numb. altera ad Simonem Henrici, vectigalis Cizenſ. Præfectum, in quibus utrumque morbo lethali decumbentem, iis conſolatur verbis, quibus Evangelici doctores uti ſolent.* Nos poſteriorem hic ex MS. ſubjicimus.

Lieber Gleitsman. Es gelanget uns an, was euch zu Beſchwerung in eurem Hauſe ietzo zuſtehet, und wiewohl wir hoffen, der Allmächtige werde euch und den Euren mit Gnaden helffen, ſo tragen wir doch deſſen mit euch ein getreues Mitleiden. Wollet euch ſamt den Euren vor allen Dingen zu GOtt kehren, vor ſeiner Göttlichen Allmacht mit rechter wahrer Buſſe demüthigen, und euch darauff in Glauben ſeiner Barmhertzigkeit und den teuren Verdienſten unſers HErrn JEſu Chriſti befehlen, und darein euren Troſt ſetzen. Denn ein ſolcher Troſt läſt keinen zu ſchanden werden, ſondern gereicht zum ewigen Heil und allen Guten. Neben dem aber wollet euch mit Artzney wohl verwahren, brauchet der Aertzte Rath, und laſſet euch zu keiner Kleinmüthigkeit bewegen, ſondern ſtellet euer

Vertrauen zu GOtt, und ruffet ihn an, ſolches wird euch gut thun. Was auch unſer Hauß vermag, ſoll euch und den Euren gutwillig mitgetheilet werden. Anno 1552.

Julius, Biſch. zu Naumb.

An Simon Heinrichen, Gleitsman
zu Zeitz.

Not. Morbus erat peſtis lethifera, quæ Henricum invaſerat.

XX.

Nicolaus *Krottenſchmid*, Jur. D. & Poligraphus Numb. Vir doctus, qui Chronicon Numburg. ſcripſit, in MS. adhuc latitans An. 1540. In Actis publicis vocatur der Rechten bewehrter Schüler und Stadtſchreiber. Epitaphium ipſius comparet in æde S. Wenceslai Numb. cui hæc ſubſcripta ſunt verba:

> An 1561. d. 15. Tag Octobr. iſt in GOtt ſelig verſchieden der Hochgelarte und Achtbare Nicolas Krottenſchmidt, der Rechten Doctor. Der Seelen GOtt gnade!

XXI.

Valentinus *Bavarus* (Beyer) civis, & An. 1533. Senat. Numb. quem literatis ideo jungimus, quia 2. Tomos Rhapſodiarum ex ipſius Lutheri & coævorum ore congeſſit, Tom. 3. autem intercidiſſe dicitur. Supereſt MS. in Biblioth. Gothana. v. Cyprian. Catal. Codd. MSS. Bibl. Goth. ed. Lipſ. 1714. in 4. nec non Tenzelii Hiſtor. Bericht von der Reform. p. 146. qui de Bavaro noſtro hæc profert:

> Jetzo wird dem geneigten Leſer zu Gefallen, nur das zu unſerm Zweck gehörige Fragmentum dieſer Predigt allhier mit eingerücket, wie es Valentinus Bavarus, ein Bürger zur Naumburg (der im vorigen Seculo, bald nach Lutheri Tode zweene Tomos collectaneorum, meiſtentheils von Sachen die ad Hiſtoriam Lutheraniſmi dienen, oder Rhapſodias de dictis & ſcriptis Lutheri, wie er es nennet, zuſammen geſchrieben, ſo im Originali in der Fürſtl. Bibliothec zu Gotha befindlich) T. 1. p. 752. extrahiret hatt:
>
> Ich will euch ein Exempel geben, da ich erſtlich ein Mönch ward, da wolte mein Vater auch tolle werden war übel zu frieden, und wolte mirs nicht geſtatten, und ich wolts gleich-

wohl auch mit ſeinem Wiſſen und Willen thun. Da ichs ihm ſchriebe, antwortet er mir ſchrifftlich wieder, und hieß mich DU, zuvor hieß er mich ihr, weil ich Magiſter war, und ſagte mir allen Gunſt und väterlichen Willen gar ab. Da kam eine Peſtilentz, daß ihm zween Söhne ſturben, und kriegte Botſchafft, ich ſolte auch geſtorben ſeyn, lebe aber noch, ſo lange als GOtt will. Darnach hielten und trieben ſie meinen Vater an, er ſolte auch was Heiliges in ſeine Ehre opffern, daß ich in H. Orden trete und ein Mönch würde. Der Vater hatte viel Bedencken, wolte nicht, biß ſo lange er überredet war, und gab endlich darein einen unwilligen traurigen Willen. Sprach: Es gehe hin, GOtt gebe, daß er wohl gerathe, gleichwohl verwilligt ers nicht gern von freyen und frölichen Hertzen. Es fehlete an einem gantzen Willen. Nun da ich meine erſte Meſſe ſolte halten, und ihm geſchrieben, zu meiner und GOttes Ehre zu erſcheinen, da kömt er geritten mit 20 Pferden ins Kloſter und ſchenckte mir 20. fl. Als wir nun zu Tiſche ſaſſen, da hub ich an in guten kindlichen Vermögen mit ihm zu reden, wolte ihm unrecht, und mir recht geben, daß ich ſagte: Lieber Vater, warum habt ihr euch ſo hart darwieder geſetzt, und waret alſo zornig, daß ihr mich nicht gerne woltet laſſen einen Mönch werden, und vielleicht noch iezo nicht allzu gerne ſehet, iſts doch ſo ein fein geruhſam göttlich Weſen. Da hebt er an vor allen Doctoribus, Magiſtris und andern Herrn: Ihr Gelehrten, habt ihr nicht geleſen in der Schrifft, daß man Vater und Mutter ehren ſoll? Da ich das hörte, erſchrack ich dafür, und verſtummte, daß ich nichts darauff antworten kunte. Solches durffte mein Vater zur ſelbigen Zeit ſagen öffentlich vor jederman, und alſo Schrifft zu Hülffe nehmen. *DEO plus obediendum, quam hominibus:* alſo ſtieſſen ſie GOttes Gebot üm. Da nun andre drein redten, ſagte er weiter: Wolte nur GOtt, daß kein Teuffels-Geſpenſte wäre. Er verwilligte, und muſte ſich überreden laſſen, und ließ geſchehen; aber den Väterlichen Willen, den die Eltern geben ſollen zur Hochzeit und Verlöbnüß, den habe ich nicht gutwillig von ihm können erlangen Er hat wohl den Willen geben, aber ungern, und war allein ein halber Wille, wenns an ihm hätte

ſollen liegen, ſo hätte er lieber geſagt, Nein, es gefällt mir nicht. Wie er denn zu verſtehen gab, und ſagte: Ich muß allhier ſeyn, eſſen und trincken, wolte aber lieber davon ſeyn. Ein ſolcher Wille iſt der Nach-Wille, er iſt ein genöthigter gezwungener Wille, nicht ein frölicher, freyer, väterlicher, förderlicher Wille ꝛc. Concio ipſa, cujus hæc verba fragmentum quaſi ſunt, a B. Megalandro habita eſt An. 1544. d. 20. Jan. Dom. 2. p. Epiph. contra ſponſalia clandeſtina, conf. Anon. Gründl. Reform. Hiſtor. ed. Witteb. 1717. in 8. cum præfat. D. D Wernsdorffii, p. 132. D. Götz. de Reliquiis Luth. p. 19. *Seckendorffius* hunc Bavarum identidem in Hiſtor. Luther. teſtem advocat. v. l. 1. f. 21. 57. l. 3. f. 62 &c. In actis judicialibus & libris feudalibus Curiæ noſtræ hodienum nomen ipſius legitur. An Valentinus Bayerus, qui A. 1615. d. 16. Jun. cum 70. civibus armatis Martisburgum (ubi tum milites recens conſcripti luſtrabantur) profectus eſt, (v. Chron. MS. f. 463.) filius Bavari noſtri fuerit, dicere non habeo.

XXII.

M. Sigismundus *Schorckel*, 1) Numb. Rect. Schol. Cathedral. An. 1543. Hic primum An. 1555. Francofurti typis in 4. exſcribi curavit *Helmoldi*, Presbyteri Boſovienſ. Chronicon, cum præfat. Phil. Melanchthonis. v. von Seelen Select. Liter. p. 574. Non tamen integrum nobis opus exhibuit, quia in MS. quo uſus eſt, Codice multa deſiderabantur. v. *Leibnitz.* T. 2. Rer. Brunſuic. in Introd. f. 51.

Not.

1) *Schorkeliorum* nomen celebre olim apud Numburgenſes fuit. Nicol. *Schorkel*, Conſul, An. 1529. Jo. *Schorkel*, primo ſcriba in judicio Senatus An. 1552. deinceps Conſul † 1576. 15. Febr. Henricus *Schorkel*, Medicus, v. Pertuch. Chron. Port. p. 390. Literas Schorkelii ad M. Henr. *Fabrum* (de quo ſupra N. 17.) ſcriptas v. in *Schlegel.* Vit. Langer. p. 226.

XXIII.

Georgius Lauterbeck, Bavarus, 1) primo ſcriba oppidanus Naumb. An. 1551. poſtea Cancellarius 2) Mansfeldenſ. tandem Conſiliarius Culmbacenſis, 3) † 1578. Autor eſt libri notiſſimi, qui dicitur Regenten-Buch, aliquoties typis 4) evulgati.

Not.

1) Vitam Lauterbecii illuſtrat carmen M Henr. Brem, Curienſ. in imaginem ipſius fuſum, atque operi modo dicto præmiſſum, quod hic ſubjicio:

En *Lauterbecii* vultus in imagine viva:
 En faciem docti mitiaque ora, ſenis:
Hunc qui conſcripſit, magna arte, laboreque multo
 Regibus optatum Principibusque librum:
Tradentem veterum facta atque exempla virorum,
 Augentem monitis inſuper illa novis:
Unde Duces noſtri capiant documenta modosque,
 Res quibus emendent conſtituantque ſuas.
Eſt urbs in terra Bavorum parva vetusque,
 Singinga, hunc nobis edidit illa virum:
Hic *laudatis* eſt de *genitoribus* ortus,
 Doctrinæque hauſit ſemina prima ſacræ:
Moribus eſt illic ſtudiisque imbutus honeſtis,
 Educi pueros qua ratione decet.
Lipſia dein juvenem veneranda excepit *alumnum*,
 Atque diu, ut mater, fovit amica ſinu.
Artibus hæc illum variis & *honoribus auctum*,
 Principibus tandem juſſit adeſſe viris:
Res ut communes, Juris patronus, in *aulis*
 Conſiliis regeret proveheretque ſuis.
Id munus geſſit multos, cum laudibus, annos,
 Sudoris plenum munus & invidiæ.
At quamvis eſſent multi magnique labores,
 Abſtrahere a ſtudiis non potuere tamen.
Incubuit libris noctesque diesque legendis,
 Sic avidus multæ cognitionis erat:
Interdumque aliquod *ſcriptum* quoque *condidit* ipſe
 Divitias promens uberis ingenii.
Inter ſed *libros alios*, quos edidit, omnes,
 Præſtat, & inprimis eminet iſte *liber*,
Quem de *regnorum rebus* conſcripſit, & *auctum*
 Utiliter quem nunc, lector amice, damus.
Tu dic autori grates, quicunque labore
 Illius frueris, nomen & ejus ama.

2) *Alberti* Comitis Manſf. Anno 1542. v. Seckend. Hiſt. Luther. l. 3. f. 404. & 634. b.

3) *Georgii Friderici*, cui liber dicatus, An. 1567. conf. Hübner. Geneal. Tabb. Tab. 179.

4) Scil. An. 1556. (quo tempore quietam vixiſſe ſenectam, præf. libri tradit) 1567. 1581. in fol.

XXIV.

Stephanus *Schirmeiſter*, Numburgenſ. de Schola Miſenenſi, cujus An. 1568. Collega V. fuit, optime meritus. v. *Schreberi* Vit. Fabric. ſub fin.

Bartholom. *Schirmeiſter*, Numb. Reipublicæ Dantiſc. ab Epiſtolis. v. Pertuch. Chron. Port. p. 390.

XXV.

Benedictus *Zinck*, Numburg. Fuit primum Cantor Scholæ Annæberg. Pellectus autem a non nemine in Bohemiam, poſtea ad Pontificios defecit, atque mox Cladræ, mox Toplicii A. 1564. monachum egit. Adipiſcendi beneficii ergo Romam ad Pontificem profectus, redux Abbas conſtituitur in cœnobio Praheno. (Strohhoff) † An. 1584. v. P. Jenis. Chron. Annæb. c. 20. p. 65. 677. & Wiliſch. Incunab. Schol. Annæb. p. 264.

XXVI.

Thomas *Mitis*, Numburg. poſteritati conſervavit atque collegit elegantiſſimi ingenii monumenta Bohuslai Haſſenſtein, Baronis Bohemi, inter primos literarum promotores Sec. 16. numerandi. Teſtem advoco Cl. Bierlingium, qui de eo in Comment. de Pyrrhon. Hiſtor. p. 112. ſequentem in modum ſcribit: *Prodiit Farrago poëmatum Haſſiſteynii cum appendice per Thomam Mitem, Nymburgenum, Pragæ* 1570. 8. *cui adjungitur epiſtolarum ejus appendix, ibidem eodem anno excuſa - - - Addo Davidis Chytræi teſtimonium, quod exſtat* p. 207. *poëm. in Epiſt. ad Thomam Mitem* (interceſſit itaque familiaritas Miti noſtro cum magno iſto Theologo) 1569. d. 20. Jan. *data: inprimis vero grata nobis & jucunda fuit lectio eruditiſſ. & dulciſſ. poëmatum tuorum & ſcriptorum Boluslai Haſiſteynii &c.* conf. Cl. *Schelhorn.* Amœn. Liter. T. 5. p. 286. nec non M. Chriſtoph. *Graſii* Politic. Orient. in Dyota S. ed. Altenb. 1679. in 4. ubi ſub Haſſenſteinio a Lobkovviz ita ſcribit: Opera ejus prodierunt Pragæ 1563. Thoma *Mite* collectore.

XXVII.

D. Georgius *Arnold*, Epiſcopatus Numburg. Cancellarius, Chemnicenſis, JCtus egregius, ex ipſius Seckendorffii ſententia l. 1. Hiſt. Luth. f. 12. Inter Canonicos Numb. occurrit An. 1580. Obiit Anno 1588. d. 1. Octobr. Conſcripſit Vitam Mauritii, Sax. Elect. 1) cujus MS. Lat. poſſidet Ill. Thomaſius. Verſio Germanica adornata eſt Anno 1670. locis tamen quibusdam ſuppreſſis. Prodiit Anno 1719. in 8.

Not.

1) De labore iſto ſequentia commemorat Jo. Gottl. Hornius in Hiſtor. Henrici Illuſtris hoc anno evulgata in Prolegom. p. 9. *Primas inter omnes damus deſcriptioni, quam concinnavit de moribus ſuis atque operibus Georg. Arnoldus, Epiſcopatus Numb. Cancell. 1601. exhibita primum Chriſtiano II. El. a fratruele, Jo. Georgio Arnoldo, juſſu demum Jo. Georgii II. a Dav. Schirmero* (Bibliothecario Elect.) *1670. Germanice reddita. Hanc ipſam verſionem Gieſſæ 1719. Sam. Weberus, tametſi minus integre, imprimi curavit. Contra ſpem nobis fecit D. Menckenius legendi aliquando eo limatius excuſum exemplar Codicis latini, paucis hucusque viſi, in Corpore Scriptorum Thur. Miſn. & Variſt. ſuo.*

XXVIII.

Petrus Bergman, Numburg. Scholæ Catherianæ in Ducatu Anhaltino Collega An. 1587. Quantum in carminibus pangendis valuerit, vel ſequens Epithalamium dicto anno D. 2. Febr. in honorem nuptiarum Abrahami Ratzii, JCti Numburg. & Marthæ, Nicolai Corneri, Quæſtoris Eccardsbergenſ. filiæ, ſcriptum edocet, quod typis Erfordiæ in 4. excuſum ita fluit:

Militat omnis amans: ſortis non neſcius hujus
Dicit *Abramus* idem: *Militat omnis amans.*
Uſibus edoctus melius ſic credis, honeſto
Eſſe etiam adverſas ſæpe in amore vices.
Has bene qui numeret, citius numerabit arenas,
Aut, vage Sala, tuas, aut, celer Albi tuas.

Hunc nimis exagitat duræ inclementia matris,
Illam ad cœpta minus mens patris æqua premit.
Pauperis offendunt aliam patrimonia ſponſi:
Clamitat hic, quod ſit conjuge nupta minor.
Credula mutatos animos putat inde puella,
Et vulgi inſidias eſſe, ait: ille proci.
Sunt &, qui generis totius crimen ab uno
Noſſe volunt: una aut nobilitate beant.
At nimis injuſtum eſt, aliena occumbere culpa:
Nemo malus, propria ni levitate malus.
Et miſerum decus eſt, aliorum incumbere famæ:
Ille bonus, propria qui probitate bonus.
Adde, quod Aſmodes, ſacri infenſiſſimus hoſtis
Ordinis, in ſocium concitat arma thorum.
Artibus innumeris ſic oppugnantur amantes,
Et, quo cum certent milite, ſemper habent.
Scilicet adverſis exercita pectora rebus
Ad ſanctas fugiant ut ſtudioſa preces.
Si nihil infeſti vidiſſet amore Tobias,
Nota parum pietas & ſine laude foret.
Sed veluti capta, quam dudum obſederat, urbe,
Dum ſpolia ampla ſuo miles ab hoſte refert,
Jam potitur præda, exoſusque incommoda belli,
Quæ tulit arma, ſuum pace recondit opus:
Sic quoque confiſus precibus, tandem omnia dextro
Numine victor habet, quem ſua ſponſa manet.
Ergo militiæ quia præmia nactus honeſtæ es
Felici optatis utere pace bonis.
Conjugiique author tibi quam fortunat, ob horam
Lætare, & grata ſume *Abrahame* manu:
Urantur pia thura focis, bella impia ceſſent,
Cunctaque jam tædis ſint operata novis.
Lætitiæ ſignis nemus, oppidum & omne reſultet
Quod de glandifero nomina 1) monte tenet.
Et quæ de caſtris vetus urbs es, nomen adepta
(Cerni ex te quondam quæ potuêre) novem 2)
Ne ſis dura die quo jungent fœdera dextræ,
Ne ſis dura bono, *patria chara* die.

Nam veluti ſponſi ſtudium nil tale meretur,
Eſt meritus de te ſic potiora, pater.
O fortunata, o niveo ſignanda lapillo,
Quæ cupidos dextris copulat hora duos.
At tu, quæ Venerem facie, ſed moribus illam
Æquas, quæ Tobiæ fœdere juncta fuit,
Legitimum conſcende thorum cum compare docto,
Gaudiaque hæc caſto, ſponſa, timore rege,
Et, Saræ monita exemplo, gratiſſima laudes,
Pro tam ſperato munere redde DEO.
Sic tua perpetuo durabunt fœdera nexu:
Sic longo veſter tempore ſtabit amor.
Macte animis & utroque pio generate parente,
& mihi fraterna cognite *Abrame* fide,
Cui decus & nomen veneranda ſcientia juris,
Conſultum *patriæ* qua cupis eſſe, dedit:
Sume hilares vultus, laxatis pectore curis,
Gaudia, non lites poſtulat iſte dies:
Hoc agnoſce bonum, venientem amplectere ſponſam,
Non Venus hoc poſcit, ſed DEus ipſe jubet.
Magnus amor quamvis, at deſeruiſſe parentes
Præſtat, quam ſocii frangere jura thori.
Aſpice candentes commiſto ſanguine malas,
Emicat ex vultu cum pietate fides,
Et placidi mores, & magna modeſtia greſſus,
Cuncta tibi caſti ſigna pudoris erunt.
Sola ea nubilibus nam dos dicenda puellis,
Si qua pudicitia eſt prædita: Plautus ait.
Plura locuturus: verum jam ſeptima rurſus,
Mox matutinum quæ dabit hora ſonum,
Me vocat, ut munus, quod *vita ſcholaſtica poſcit*,
Exequar, & cæptum rumpere cogit opus.
Vive valeque diu cum ſponſa, & Neſtoris annos
Candida pacatis ocia rebus age.
Interea, ſi forte ætas adverſa parabit,
(Conjugibus ſiquidem crux ſolet eſſe comes.)
Vince prece & cunctos tu contra audentior ito
Caſus, hæc ſummo eſt grata palæſtra DEO.

Not.

1) *Eccardsbergum* innuit, ab Eccardo I. Miſniæ Marchione extructam. v. Olear. Rer. Thuring. Synt. Cont. p. 8. Paullini Synt. & qu. Chron. Otberg. p. 222.

2) *Numburgum*, patria Bergmanni, quaſi Novemburgum. Novem enim arces, quæ in loco, ubi jam civitas eſt, in unum coaluerunt, nomen ei dediſſe dicunt: Aut, prout alii autumant, 8. arces circumjacentes, quibus nona, ſ. Numburgum acceſſit. Arces iſtæ dictæ: Dornburg, Camburg, die Rudelsburg, Henneburg, Freyburg, ibique in monte, die Neuenburg, Schönburg & in ipſa urbe die Thäynburg. Hæc ex Chron. vetuſto MS. f. 173. & 380.

XXIX.

M. Juſtus Ludovicus *Briſmannus* (Bryſchman vel Bürſchman) 1) Triptiſenſis-Variſcus: Rector 2) Scholæ Numb. An. 1551. juxta Ludovic. Schul-Hiſtor. P. 5. p. 149. conf. P. 3. p. 170. vel juxta Zeumer. in Vitt. Proff. Jenenſ. Claſſ. 4. p. 39. An. 1550. Græcæ L. Prof. factus eſt in Acad. Jen. An. 1574. vel 1582. v. Zeumer. l. c. † An. 1585. d. 19. Aug.

Formam conſignavit diſciplinæ Scholaſt. A. 1554. quæ correcta & aucta An. 1656. typis excuſa eſt Numburg. in 4.

Not.

1) Arnurum potius dictum eſſe, ſ. Lämmerzahl, Lämmerſchwantz, nonnulli tradunt. v. Dan. Frid. Jani Comm. de Doctoribus umbraticis p. 81. Zeumerus eum vocat: Briſomannum l. c.

2) Hic ille eſt, a quo originem traxit ironicum illud convicium, quod pueris dici conſuevit, qui in ludis literariis adhuc inſtituuntur, dum pro *vulpeculis ſcholaſticis* ſ. Schulfüchſe habentur. Audiamus Janum modo excitatum, qui ita de iſto convicio diſſerit: *Contigit olim Profeſſori cuidam, viro erudito in Acad. Jenenſi, ut, qvum more Rectorum in ſcholis (quo officio ante fungebatur) pallium gereret, at, quod eo tempore inſolens erat, pelle vulpina ſuffultum, atque ita in Collegium ambularet, ironice vulpecula ſcholaſtica, Germanice* Schulfuchß, *a nonnullis bonarum artium ſtudioſis vocaretur, ut Wolffg. Heiderus, Prof. Moral. ejusd. Academiæ meminit in Orationibus, quas Jenæ 1614. habuit de Vulpeculis Scholaſticis.* conf. Beyer. Syllab. Prof. Jenenſ. p. 996.

Schmidt. Chron. Zwickav. p. 419. *At vero diſcrimen tenendum eſt* (pergit Janus) *ne illis odioſum nomen ſtatim adfigatur, qui pallio, more ſolito, induti incedunt.* Prolixius eadem refert Reimmann. in der Einl. zu der Hiſtor. Liter. l. 2. Sect. 3. p. 26. ubi ſequentia leguntur: Es war damals (neml. gegen Ende des 16ten Seculi) ein glückliches Geburts-Zeichen vor die Schelt-Worte, und finden wir in des Wolffg. Heideri Oratt. duabus de Vulpeculis Scholaſticis (die er An. 1614. zu Jena als Prof. Eth. & Polit. gehalten) daß nicht lange vor denſelbigen Zeiten die beyden bekannten Schimpff-Worte: **Haſe** und **Schulfuchs** auff daſiger Academie durch dieſe Gelegenheit entſtanden ſeyn. Nemlich, es hatte der alte Erhardus Schnepffius in einer gewiſſen Geſchichte von dem Propheten Eliſa und ſeinem Diener Gehaſi vorgetragen, und ſich bey der Application derſelben dieſer nachfolgenden Formalien bedienet: **Es befinden ſich dergleichen Gehaſi noch iezo gar viel unter den Menſchen, welche ihr zeitlich Intereſſe höher halten als GOtt, als den Glauben, als die wahre Frömmigkeit und das Anſehen derer, welchen ſie in ihrem Wandel billig folgen ſolten; Ach freylich befinden ſich derſelben noch viel. Ich bin ein Gehaſi, du biſt ein Gehaſi, er iſt ein Gehaſi, wir alle mit einander ſind eitel Gehaſi.** Und da er alſo dieſes Wort Gehaſi ſo offt wiederholet, da haben es die damaligen Spötter auffgeſchnappet, und ſich deſſelben in ihren Zuſammenkünfften dergeſtalt bedienet, daß ſie erſtlich alle diejenigen Gehaſi geheiſſen, welche ſich in ihrem Thun und Laſſen nicht recht aufzuführen wuſten, und endlich haben ſie das Wort gar enthauptet, und die Albertiner Haſen genennet. Dahingegen iſt es mit dem Urſprung des Worts Schulfuchs dergeſtalt zugegangen. Nemlich es war um das Jahr 1580. ein gewiſſer Rector von der Schulen nach Jena auff die daſige Academie vociret (der Herr Heider hatt l. c. ſeinen Namen nicht genennet, ich muthmaſſe aber aus verſchiedenen Umſtänden, daß es M. Juſtus Ludov. Bryſchman oder Quellman geweſen, von welchem S. Beyeri Syllabum p. 996.) Und weil derſelbige in ſeinem Umgang ein bißgen zur Pedanterie incliniren mochte, und daneben einen Mantel trug, der mit Fuchs-Fellen gefüttert war, ſo gaben ihm die Studenten von ſeiner ehemaligen Station und damaligen innerlichen und äuſſerlichen Habit einen Bey-Namen, und nenneten ihn einen Schulfuchs, welches Sprichwort hernachmals mehr genge und gebe worden iſt.

XXX.

D. Joh. *Streitberger*, Curienſ. Diaconus 1) Eccleſ. Numburg. Anno 1543. a Nicolao Amsdorffio ordinatus. An. 1545. ſecutus eſt 2) Socerum 3) D. Medlerum, Numburgo Brunſuigam diſcedentem. Tandem Paſtor & Superint. Gener. Culmbacenſis. † 1602. d. 10. Apr. æt. 85. Scripta ac merita ipſius enumerat Ludovic. Schul-Hiſt. P. 2. p. 301. conf. Freher. Theatr. Vir. ill. f. 221. & D. Fechts Appar. ad Epiſt. Marbach. N. 28. p. 104. Filius 4) ipſius D. *Aurelius Streitberger*, Numburgenſis, Superint. atque Inſp. Gymnaſ. Curienſis factus An. 1577. † 1612. æt. 69.

Not.

1) Ipſe Streitbergerus in Epiſt. quadam ad Miniſter. Numb. data An. 1587. IX. Cal. Maj. quam Laur. Stiephel. Hymnis ſuis ſub finem adjecit, ita loquitur: *Socius fui laborum Medleri & in Eccleſia & in Schola* (ſc. Numburgenſi) *& mihi jam in animum revoco temporis illius mores, & ſtudiorum hoc in loco agitationem, cum ſeculi illius gubernatores Lutherus & Philippus, diviniſſimi homines adhuc ſuperſtites eſſent: quos ipſos etiam Eccleſiæ & Scholæ Numburg. nomen ſaltem, quoties illud audierint, delectavit &c.*

2) Vid. Riethmayer. Braunſchw. Kirch. Hiſt. P. 3. c. 6. p. 195.

3) Vid. Ludov. Schul-Hiſt. P. 2. p. 284.

4) Sub ipſo Schola Curienſis principalis facta eſt. v. M. Weiß Progr. de Scholæ Curienſ. Antiquitate, quibus ſubjicitur Orat. Streitbergeri lat. in Actu Doctorali Anno 1589. hab. de ſtatu oppidi Curienſ. p. 33. it. Valent. Bavar. Diar. Hiſtor. p. 391.

XXXI.

Sebaſtianus *Hondorff*, Numburgenſis, ſcientia medica inſtructiſſimus. Singulare eſt, quod de eo relatum legi, quod ſcil. cum in Academia Baſileenſi Doctor in arte medica publice eſſet [illegible]unciatus mox biduo vix elapſo in ipſo ætatis flore extinctus fuerit An. 1598. d. 28. Aug. æt. 28. Hæc ex Diario quodam MS. f. 71. Antonius Hondorff occurrit apud Pertuch. in Chron. Port. p. 391.

XXXII.

Laurentius *Stiphelius*, Cantor Scholæ ſenat. Numburg. An. 1581. Inter alumnos vicini ludi Portenſ. receptus eſt An. 1573. v.

Pertuch. l. c. p. 355. Exemplo Lucæ Loſſii reliquit librum Odarum atque Hymnorum Spiritualium, Jenæ An. 1612. impreſſum in 4. qui maximam partem adhuc in Eccleſia ac Schola retinetur † Anno 1614.

Lubet heic apponere Ænigma ipſius in nuptiis Abrahami Razii (de quo ſupra N. 28.) An. 1587. propoſitum, in quo annus ſponſaliorum denotatur, ita fluens:

Quot ſatus Alcmena fertur ſuperaſſe labores
Olim: quotque urbes Phœſtia terra tenet.
Dux errans pelago lato quot perdidit annos
Dulichius: ſtellis quot Lyra curva micat.
Leves aſſumit pſaltes fluvialibus undis
Quot lapides, fundæ cum necat arte Gygen.
Et quot mandibula ſtravit Manoëius heros,
Hoſtes vi ſuperum, ut pagina ſacra refert.
Jonas quot latuit luces delphinis in alvo:
Servatas animas quot tulit arca Nohæ.
Uvæ ſunt quoties collectæ Neſtore vivo:
Nili quot portis in mare currit aqua.
Quotque canunt vates ſpecies habuiſſe Chimæram:
Quot ſolet ignipedes jungere Phœbus equos.
Audaces nautæ Libyco quot in æquore ſyrtes
Præbentes ratibus ſæva pericla, vident.
In quot verſa canes monſtri ſunt inguina Scyllæ:
Eſſe & quot formis dicere Jane ſacer;
Brachia quot quondam Typhon injecit olympo,
Cœleſti ad Stygias a Jove miſſus aquas.
Cerberus atque canis quot colla latrantia pandit
Furva ut tartarei perſonat antra DEI.
Quotque eſt diſtractus Tityus per jugera, cujus
Roſtro rimatur viſcera vultur edax.
Idæ quot celſo nemoroſæ in vertice Divas
conſpexit natus Laometontiade.
Virginis a partu, ſitientis ſub canis ortum
Frugiferas meſſes tot dedit alta ſeges.
Auſpiciis fauſtis Hymenëia gaudia ducit
Ratzius, ut, glaucæ gloria magna Deæ.

XXXIII.

D. Caſpar **Ratzeberger**, 1) Numburgenſis, Medicus ſua ætate famigeratiſſimus. † An. 1603. d. 22. Nov. Extat ipſius *Herbarium vivum* MS. An. 1598. exaratum, quatuor Tomis conſtans in Bibliotheca Ducali Gothana. vid. D. Cypriani Catal. Codd. MSS. Biblioth. Goth. ed. Lipſ. 1714. p. 72.

Not.

1) An filius fuerit Matthiæ f. Matthæi Ratzebergeri, Joh. Friderici Saxon. Electoris Medici, dicere non habeo. Conſtat vero, Ratzebergerum iſtum librum conſcripſiſſe de Vita Lutheri, lingua vernacula, qui itidem in Bibliotheca Seren. Principis Gothani MS. reconditur. conf. Seckend. Hiſt. Luth. paſſim: l. 1. f. 20. b. f. 619. a. & f. 635. a. ubi, quod Luthero etiam jam ſeni arte ſua inſervierit, refertur. conf. Bierling. de Pyrrhoniſmo Hiſtor. p. 118.

XXXIV.

Joh. a Cracau in **Königsberg**, An. 1575. Canonicus, poſtmodum An. 1596. Decanus Eccleſiæ Cathedr. Numburg. † 1606. d. 24. Oct. ſepultus in cœmeterio: & literatus & literatorum Patronus. Exempli loco proferemus epiſtolam commercii literarii, quod ipſi cum Petro Albino, hiſtoriographo celebratiſſimo, interceſſit, teſtem. Ita vero Albinus ad Cracovium:

S. P.

Superiori anno, Magnifice Vir, prolixe veniam petii, & de ſilentii mei diuturnitate cauſam conqueſtus ſum, de tua tamen in me benignitate & manſuetudine nunquam me dubitare ſinebat perſpectiſſimus tuus erga me animus, qui abundantis benevolentiæ ſignificationes tot & coram & literis edidit. Facio tamen quod moris eſt, & iterum peto quæſoque, ut denuo mihi ignoſcatur, quod in officio non fuerim. Sic enim judico, poſſe nos ab amicis jure quodam noſtro poſtulare conſtantiam in tuenda amicitia. Annum eſſe puto, cum non ſcripſi. Sane inter epiſtolas tuas, quæ inter res cariſſimas a me ponuntur, *nullum hoc tempore invenio poſteriorem, quam quæ IX. Sept. ſcripta eſt, cui adjunctum reperi Indicem quendam* Chronici Thüringici, *in Bibliotheca magni illius viri,* Julii, *Præſulis veſtri, repertum. Ex quo colligo, me nodum reſcindiſſe. Remittendus enim erat ille Index. Sed de his ſatis, ut arbitror. Cum* *autem aliquid reſponſi requiratur a me, ab hoc Indice exordiar, quem a* Brotuffio *conſignatum eſſe, minime dubito. Solitus eſt ille libris & librorum capitibus ejusmodi titulos præfigere, in quibus ſæpe plus fuit, quam in ipſis tractaminibus. Deinde agnoſco ipſius cantilenas veteres de origine populorum non veras, ſed ex* Crauſio *& aliis fabuloſis (de antiquiſſimis illis rebus loquor) auctoribus. Nam Crauſium non omnino refello, ſed ejus initia in libris. Remitto igitur nunc Catalogum illum cum actione gratiarum, quemadmodum & pro* veſtrorum Epiſcoporum conſignatione *gratiam habeo, etſi ea, quæ ego ante annos fere decem collegi, multo ſint uberiora, quæ Magnif. Tua aliquando oſtendam. Placet mihi tamen brevitas elegans, quæ præcipua complecti videtur, nec dubito, quin facile Catalogum illum augere poſſis. De* Cateloho *hoc addo, cum id ſcire cupias. Vocatur is alicubi Cadulus, a Pirnenſi Cadalus, ab aliis corrupte Adulus, & Adalier, & Adalyus: ab iis, qui nomina Saxonum more germanico abbreviarunt, Caſſo, & Cathulo, & Cathel. Pro Caſſone aliqui ſubſtituerunt Buſſo (cujus nominis præceſſor ejus fuit) cum illud Kaſs & Kaſch non intelligerent. Ex Wallia (qui locus ille ſit, nondum inquiſivi) in Longobardia & Inſubria oriundum fuiſſe annotatur, & Romani palatii Cancellarius alicubi dicitur, & Romæ ſepultus eſſe. Ideo conjecturis noſtris aſtipularer, vocatum eſſe ex Germania in patriam, & fuiſſe illum, qui Parmenſi Eccleſiæ præfuit, teſte Sigonio: niſi a noſtris annotatum eſſet, obiiſſe A. 1045. quod an verum ſit, ex diplomatum * collatione corrigi poteſt. Indagavi familiam* Hildewardi, *qui IVtus in ordine fuit, &* Guntheri, *qui IIXvus &* Theodorici, *qui Xmus: quod libenter vos cognituros, modo id non ſciatis, arbitror.* Dn. Roſini *Turcica libenter vidi & ago gratias.* Dreſſeri *Chronicon non eſt approbatum ab omnibus, cum multorum annorum numeros habeat falſiſſimos, & Principum vera ſucceſſio ex iis, quæ continet, ſumi non poſſit. Sed placuit tamen* Fabricio, *cujus* Originum libros *edi ab hæredibus ſcribis. Inaudivi & ego aliquid & ſuſpicor, Dreſſerum id ſibi ſumere, ſicut audacior eſt in his, „ quam decet. Puto me ante Nobilit. Tua ſignificaſſe, non pauca eſſe „ in illis Originum libris, quæ notatione indigent. Nunquam enim ille diplomata originalia aſpexit. Exemplo ſunt ejus* libri rerum Miſnicarum *a Vogelino impreſſi, quorum ſingula paginæ mendis aliquot ſcatent. Sed videbimus, quid allaturus ſit Ariſtarchus vel operis evulgator, quicunque is futurus eſt. De vita Fabricii nihil illum novi allaturum, ſed omnia ex* germanicis meis conſignationibus *deſumturum*

---

* Adhuc eum An. 1048. vixiſſe, teſtantur diplomata Numburg.

certo ſcio. Quanquam ego poſt editionem mei Chronici quadam addidi, qua aliquando etiam prodibunt. Maximi enim, ut me decet, facio Fabricium, *& in colligendis iis, qua ad vita ipſius narrationem ampliorem ſpectant, cotidie ſum occupatus, ſed aliquantum infelicius. Nam ii, ex quibus plura intelligere potuiſſem, mortui jam ſunt. Quis* Julii *veſtri vitam deſcribere avet? Quis Carolovicii? Quid de veſtris Regiſtraturis,* † *ut vocant, jam fiat, quaſo, grave ſi non eſt, ſcribe.* Wagnerus *non venit ad me, nec ego* ſcriptum de Sala *a* Frehero *hactenus petere auſus fui.* Reineccium *noſtrum die XV. Maji defunctum eſſe vita, & XIIX. ſepultum, ſine dubio audiviſtis. Spero, opera ejus integre proditura. Theſaurus eruditionis hiſtorica cum ipſo tumulatus eſt. Finiam epiſtolam mentione rerum illarum, quas in exordio addere debuiſſem. Valde me affligit calculus, & is eſt, qui ſcriptiones meas hactenus impediit. Morbum eum contraxi intempeſtivis lucubrationibus, quia ſedentarius eſt. Quod ſi Magnif. Tua vel aliis apud vos conſtaret de remedio aliquo, magno me afficeretis beneficio, ſi mecum communicaretis. Bene valeat Amplit. Tua.* D. Roſinum *meo nomine ſalutari peto. Cyriacum* Spangenbergium *audio ſeceſſiſſe Argentoratum, vocatum eo a Comite Mansfeldenſi, filio ejus, a quo exagitatus eſt Cyriacus. Iterum vale! D. D. D. brumali, qui Friderici II. Imperatoris obitu inſignis eſt, menſe Gvili, ut appellatus eſt December ab Anglis & Saxonibus, a frigore, ut opinor, & gelu, quaſi* Kühl. *An. 1595. Annum propediem ingreſſurum tibi divinitus fortunari cupio,*

Qui Magnif. Tuam omni fide & officio colit

Petrus Albinus.

P. S. Es iſt dieſer Befehl, einen Capituls-Unterthanen, ni fallor, ſo um ein Stipendium gebeten, und daſſelbe imploriret, belangend, lange allhie liegen blieben, niemands darnach gefraget. Denſelben hab ich dem Herrn zuſenden wollen.

Non relegi, peto ut latino aulico barbareſcenti ignoſcas.

Magnifico juxta Nobilitate generis, reverenda dignitate, erudita doctrina &
multis magniſque virtutibus præſtantiſſimo Viro, Domino Joanni a
Cracaw, Decano Citizenſi, Canonico Miſenenſi, & Numburgano &c.
Domino & amico ſuo plurimum obſervando.

---

* Ex Cl. *Schreberi,* Rect. Schol. Portenſ. meritiſſimi, Vita Fabricii illuſtrari poſſunt, quæ hic occurrunt de Turcicis Roſini p. 234. de Libb. Origg. p. 157. de Wagnero p. 162. de Vogelino p. 154. de Reineccio p. 310.

† & Citicii & Numburgi.

Reſponſio Cracovii.

Was erſtlich meinen überſchickten Catalogum Epiſcoporum Numb. betrifft, höre ich gern, daß derſelbe dem Herrn nicht mißfällt, und daß der Herr uberiora colligiret hatt. Da ich auch den guten Willen bey dem Herrn könte erhalten, daß er mir daſſelbe, was er mehr als ich, hatt, communiciren wolle, will ich freundlich darob gebeten haben, dagegen bin ich erbietig, wen der Herr einsmals eine gantze Stiffts-Chronice will laſſen ausgehen, ihm wieder allerley zu communiciren: Allhier haben wir nichts ſonderliches mehr, als was man aus den alten Monumentis und Diplomatibus haben kan, welche dan meines Bedunckens gewiſſer iſt, als wen man nur in den Conjecturis hæriret, wie zum Theil Wagnerus und andere thun. (Hæc in margine autographi: Da der Herr wolte mir die familias Hildewardi, Theodori & Guntheri nahmhafftig machen, geſchähe mir daran zu gefallen. Ich habe in meinen überſchickten Catalogo nichts mehr gefunden, den daß der Hildeward ein Büchlein geſchrieben de Inveſtitura Epiſcoporum &c. Sed hæc ſunt levia) D. Fabricii ſel. Origines belangende, iſt es an dem, daß ſeine Hæredes mit der Edition umgehen, es mangelt aber den guten Geſellen am beſten, wie man ſpricht, den ſich kein Verleger finden will, der ihnen etwas dafür wolte pflegen, ich hab ihnen aber treulich gerathen, daß ſie damit nicht eilen, ſondern einem fürnemen Manne das gantze Werck untergeben ſolten, der ſolches nicht allein revidiren, und mit einer Præfation orniren, ſondern auch zu Hoffe licentiam editionis impetriren könte, dazu ich denn zwar erſtlich den Herrn vorgeſchlagen. Dieweil ſie aber vermeinet, daß der Herr dieſe Dinge nicht wohl würde können abwarten, hab ich ihrentwegen Herr D. Reusnerum angeſprochen, welcher ſich den (weil er das Werck geſehen) gutwillig darzu erboten. (in marg. und gefällt dieſem Mann das gantze Werck nicht übel) D. Dreſſerus hatt ſich dieſer Edition niemals wollen unterwinden. (meines Wiſſens iſt er auch niemals darum erſuchet worden) Aber noſter Reineccius ſel. hatt kurtz vor ſeinem Todte an unſern Roſinum geſchrieben, daß er Origines Saxonicas meditire: ob er nun dieſe oder etwas anders gemeinet, kan ich nicht wiſſen. Das Opus an ſich ſelbſt betreffend, kan es wohl ſeyn, daß der fromme ehrliche Mann nicht alles geleſen hatt, was zu einem ſolchen Haupt-Opere gehörig. Ich halte aber dafür (daß er ſine Autore nichts geſchrieben) und daß den Sachen noch wohl zu helffen, den es immer

Schade wäre (wie Herr Chriſtoff von Carlwitz ſel. pflegte zu ſagen) daß es nicht evulgiret ſolte werden, und wen ſolche Bücher ſolten zurücke bleiben. Er, Herr Chriſtoff, der die Bücher geſehen, auch in L. 7. (in marg. welche ich nach ſeinem Todte allererſt Churfürſt Auguſto, Hochlöbl. Gedächtnüß, zugeſchickt) ſua manu dazu allerley notiret, hielt viel davon, rühmete ſich auch, daß, ſe Autore, Georg. Agricola dieſe Origines in die Hände genommen, und daß nach ſeinem Abſterben ſolches Fabricio zu vollenden wär auffgetragen worden. Dazu hätte inn aber fürnemlich beweget der Hertzog von Saphoy und Ferrar fleißiges bey ihm gethanes Anhalten, weil dieſelben Ihre Familias von dem Haus Sachſen deduciret en. (Bey dieſer Gelegenheit hätten dieſe zweene gelerte Männer, nemlich Agricola und Fabricius, weiter fortgefahren, und die gantzen Origines vor ſich genommen zu pertexiren) Kan nun der Herr etwas bey der Sachen thun, nempe, daß die Errata annotiret, und das Opus edirt möchte werden, will ich den Herrn pro ſuo & meo amore & obſervantia erga optimum virum hiezu adhortiret und gebeten haben, und ſonderlich, daß die armen Erben auch etwas hievon haben möchten. Beſorglich iſt, wenn dieſe Bücher bey unſern Zeiten nicht heraus ſolten kommen, daß nach uns etwa Leute möchten gefunden werden, die dieſes alles pro ſuo venditiren, und die Errata, ſo vielleicht der Herr findet, nicht groß achten würden. Daß den in Chronico Turcico Drechsleri der Numerus nicht concordiret, kan wohl ſeyn. Sintemal es auch in Calendario Eberi und anderswo nicht allemal will zutreffen. Aber dieſes ſoll darum die Edition dergleichen Materien (die ſuo tempore ihren köſtlichen Nutz haben) nicht verhindern, weil man meines Bedünckens nichts biß - - - inſonderheit die narrationem ex - - - zu tadeln. Was wird mit der Zeit, wenn die Welt noch lange ſtehen ſoll, das Calendarium Gregorianum vor Confuſiones machen in ſupputationibus temporum? Es hat mich zu Beförderung der Edition deſſelben Chronici beweget nicht allein autoritas Fabricii, ſondern auch Gerardi Curionis Cœlii, dieweil derſelbe ſolch Chronicon an ſeine Hiſtoriam Saracenicam mit angehenget, auch addito argumento - - - mente approbiret hat. De vita Julii & Carolovicii hab ich wohl etwas in Händen (weil Julius darüber geſtorben - - - Ich möchte auch wohl D. Dreſſerum dißfalls pro interprete leiden, wie er den auch dazu gantz willig iſt, ſed hæreo intra ſpem & metum. Der Herr ſiehet ietzo, die geferlichen Judicia, daß auch bißweilen ipſa veritas periclitiret & omnia rapiuntur in peſſimam partem, derhalben darff ich wohl gutes Raths. Dieweil ich in des Herrn Meißniſchen Chronico befinde, daß der Herr darinnen etlicher fürnehmen Meßner gedacht, hab ich auch dißfalls allerley colligiret, welches der Herr mit der Zeit ſehen ſoll. Sonſt könte ich Jnen auch, wenn der Herr einmal daſſelbe Chronicon wieder wolte laſſen ausgehen, über die : : : Sachen, wie obſtehet, noch allerley erinnern, inſonderheit aber könte auch unter dem Titel von etlichen Gaben, Schmuck und Zierde des Meißner-Landes commode mit eingebracht werden, den (ut venia tua dixerim) noch wohl etliche mehr Herrlichkeiten ſeyn, welche GOtt dieſer Lande Obrigkeiten verliehen hat: Der Schutz der Hertzogen zu Sachſen über die 3. Fürſtl. Reichs-Stifft, Meiſſen, Merſeburg und Naumburg, der Schutz und Erb-Voigtey über das Käyſerl. freye Weltl. Stifft Quedlinburg, der Schutz über die Reichs-Städte, Nordhauſen und Mülhauſen, und vielleicht auch Erffurt, Collationes der Prælaturen, Beſtellung und Verleihung des Erb-Marſchal-Amts, welches auf den Reichs-Tagen eine hohe Dignität iſt, Erb-Vereinigung und Verbrüderung : : : mit Heſſen und vielen benachbarten Fürſten, die Blut-Freundſchafft in Italia Saphoy und Ferrar, Befreyung der Appellation, ſtattliche weite Landſchafften und Herrſchafften, und in ſelbigen Ritterdienſt, gewaltige Poſſeſſiones und Schlöſſer. So ſind unter denen von Adel, ſo Reichs-Stände ſeyn, die Hn. von Werther des H. R. Reichs Erb-Thür-Hüter ꝛc. ꝛc. Quam admonitionem noſtram pro noſtra amicitia in bonam partem accipies. Mit unſrer Regiſtratur zu Zeitz iſt es ein ſchlechtes Werck, ſeint nur gemeine Regiſter und Brieffe, man wolle den noch etwas beſſers hoffen können. Mit der Bibliotheca Juliana ſeint wir faſt fertig, do ſeint gleichwohl noch feine Bücher. Aber geſchriebne Materia iſt ſehr wenig des Orts, auſſerhalb ſeine, des Julii ſelbſt, Commentationes Theologicæ, welche, denn auch nicht vollkomlich iſt und viel vererbt worden. Daß der Herr mit dem Calculo beladen, gönne ich Jme nicht. Wir haben allhie præſentiſſimum remedium, daß iſt das Naumburgiſche Bier, wie man denn GOtt Lob! zu Naumburg keine Calculoſos vel Podagricos hatt. Aber ihr Höffiſchen ſeyd zu delicat, dieſes Bier zu gebrauchen. Herr Chriſtoff ſel. laborirte auch daran, hatte allerley Remedia gebraucht, aber dieſes des Camerarii experimentum (davon ich dem Herrn inliegend Abſchrifft ſchicke) war das fürnemſte, das brauchte er die Woche einmahl oder zwey. Welches alles ich dem

Herrn uff ſein Schreiben zur freundlichen Antwort nicht wollen verhalten, freundlich bittend, der Herr wolle alles zum beſten verſtehen, und mich Jme in ſeine Freundſchafft laſſen befohlen ſeyn, und dem Herrn vermögende freundlich zu dienen bin ich willig. Datum Naumburg ꞉ ꞉ ꞉ ꞉

Noſter Dn. Roſinus te officioſe &
amanter reſalutat.

XXXV.

M. Jo. Lindner: 1) Rector Schol. Sen. Numb. ab An. 1578. ad An. 1607. *Hortlederi* præceptor. Ex concione funebri conſtat, illum in libros quosdam biblicos, atque in Pericopas Evangelicas ſcripſiſſe: *Gymnaſium S.* quod tamen lucem non vidit.

Not.

1) Jacobus Lindner, Mitweidenſ. qui primum Rector fuit Portenſis, poſtea Conſul Numb. An frater fuerit noſtri, non conſtat. v. Pertuch. Chron. Port. P. 2. p. 167. Apud Rev. Wiliſchium in Incunab. Schol. Annæb. p. 94. numerum explet eorum, *qui ex Scholarum umbra ad curiam abierunt:* quibus adjicerem M. Adam. *Thalman*, ap. Paullin. Annal. Iſen. p. 212. † Lindnerus An. 1606. d. 9. Apr.

XXXVI.

Chriſtophorus Pierer, Numburg. nat. An. 1569. Paſtor primum Weisbacenſ. non procul Schneeberga An. 1606. poſtea dictæ urbis Diaconus. Hemiplexia in cathedra exomologetica tactus † 1644. d. 18. Octobr. v. Meltzers Schneeberg. Chron. p. 326. Merita Piererorum de urbe ac curia Numburg. in Annalibus ſervantur.

XXXVII.

Wolffgang *Figulus*, ſ. Töpffer, Numburganus. Hymnos S. atque Scholaſticos cum melodiis & numeris Muſicis in Schola Miſenenſi compoſuit, quos gener ipſius, M. Fridericus Birck, Collegio ad Muldam illuſtri (Grimma) a Cantionibus, collegit & auxit, poſtea vero luci publicæ expoſuit Lipſ. An. 1604. in 8. In libelli hujus dedicatione Anno 1594. ſcripta, atque Haynenſis Scholæ Rectori dicata, Georg. Fabricium atque Matth. Dreſſerum hymnos iſtos approbaſſe, pluribus aſſeritur.

XXXVIII.

M. Joh. *Siderus*, Witteberg. Fuit primo Diaconus 1) Regiomonti in nova Marchia Brandeb. An. 1563. poſtea Cizæ, porro Eccleſiaſtes templi Cathedr. Numburg. An. 1565. tandem An. 1567. Paſt. Primarius. Interfuit Viſitationi hujus Epiſcopatus An. 1572. Cedere coactus eſt Crypto-Calvinianis An. 1591. mox tamen reſtitutus. † An. 1611. ætatis 77. ſepultus 2) in æde Wenzeslaitana. Latent penes me ipſius *Meditationes* MS. lat. in Epiſt ad Galat. Anno 1577. exaratæ.

Not.

1) Vid. **Gundlings-Brandeburg. Atlas** p. 275.

2) Epitaphium ſequens eum ipſius effigie in dicta æde cernitur:

Rev. & Clar. Vir. D. M. Johannes Siderus, Eccleſ. hujus quondam Paſt.
Primar. qui in Domino placide denatus eſt A. C. 1611.
ætatis ſuæ 77.

Hæc ſibi, quæ cernis, vivus monumenta locavit
Siderus meritis & pietate clarus.
Si ſpectas *patriam*, defunctus jure ſuperbit:
Hunc etenim genuit Leucoris alma virum.
Leucoris heroo tam decantata Luthero,
Nota ſit, ut ſuperis antipodumque plagis.
Præfuit huic templo per luſtra fideliter octo,
Officio fungens non ſine laude ſuo.
Vir pietatis amans, pacis ſtudioſus & omnis
Virtutis raræ vivus imago fuit.
Primi *conjugii* tantum duo pignora vidit,
Quæ beat ætherea proſperitate DEus.
Hunc nec conjugii ſpes eſt fruſtrata ſecundi:
Seu ſpectes ſociam, pignora ſive thori.
Tres nati, natæ quoque tres cum patre quieſcunt:
Vivunt cum nata filius & vidua.
Ecce bonis tantis Dominus felicitat illum
Qui timet in vera relligione DEum.
Vos qui tranſitis, Lectores ſuſpirantes,
Dicite: *Sideri* molliter oſſa cubent.
Anteceſſori B. faciebat S. N. C. B.

* * *

Epitaphium piæ & honeſtæ matronæ Margarethæ, uxoris R. D. M. Joannis *Sideri*, Paſtoris hujus Eccleſiæ, quæ placide in Chriſto obdormiit XXII. Aug. A. M. D. LXXXIII.

Hæc mihi Margaridi coſtæ monumenta maritus
Siderus vero motus amore locat.
Cum quo ter ſeptem vixi concorditer annos
Atque unum, pariens pignora cara duo.
Patria grata fuit mea *mons* mihi *regius* inter
Urbis Marchiaci nobilis una ſoli.
Functus *Eraſmus* ubi genitos prætore *Neander*
Præclaræ magno laudis honore fuit.
Tandem cum crebro graviter vexarer abortu,
Unde mihi tabes conciliata fuit.
In patriam rediens matri reliquisque propinquis
Poſtremum poſſem dicere, ut ipſa, vale:
Corporis exuvias ibi me deponere juſſit
Mors, mihi quæ lucrum, Chriſtus at ipſa ſalus.
Sic mihi quæ tellus vitales præbuit auras,
Nunc etiam præbet funeris ipſa locum.

Joannes *Siderus*, filiolus primogenitus M. Joannis *Sideri*, tum temporis Diaconi Regiomontani, moritur ibidem infans & lactens 22. Aprilis, Anno 1565.

C. A. I. D. Q.

XXIX.

M. Jacobus Junghanß, Numburg. Con-Rector Scholæ Altenburg. An. 1617. poſtea Eccleſiæ Schmöllenſis Diaconus A. 1625. v. Ludovic. Schul-Hiſtor. P. 4. p. 249.

XL.

Johannes *Roſinus* (alias Roßfeld) Iſenacenſ. filius 1) M. Bartholomæi *Roſini*. A prima pueritia in celebribus 2) aliquot Scholis inſtitutus eſt: poſtea Jenenſem Academiam adiit, ſedulus ibi M. Jo. 3) Roſæ auditor. Factus eſt An. 1579. Pro-Rector 4) Scholæ Ratisbonenſ. porro ad parochiam Wickerſtadienſem vocatus in Ducatu Vinarienſi, tandem ab ipſo *Friderico Wilhelmo*, Electoratus Saxonici Adminiſtratore, Rev. Capitulo Numburgenſi commendatus, An. 1592. d. 30. Jan. Eccleſiaſtes 5) templi cathedralis conſtitutus. † tempore peſtis 6) An. 1626. d. 7. Oct. æt. 66. in Aſyli cœmeterio ſepultus. Scripſit:

1. Antiquitates Romanas. 7)
2. Exempla pietatis illuſtris, ſeu Vitas 8) trium Saxoniæ Electorum, *Friderici* Sap. *Johannis* Conſtantis, & *Joh. Friderici*: Jen. 1602. in 4.
3. Chronicon 9) Turcicum (a Wolffg. *Drechslero* compoſitum) auxit atque emendavit: 1594. in 8.

Not.

1) Vid. Dedic. l. 7. Antiqq. Falſo a *Serpilio* in præf. B. *Kindervateri* Northuſæ illuſtri præfixa N. 4. vocatur Iſenacenſis; fuit enim Peſnicenſis Variſcus: Rector primus, deinde Diaconus Iſenacenſis An. 1551. v. *Paullini* Annal. Iſenac. in Syntagm. p. 153. porro Superint. Vinar. An. 1559. ibid. p. 182. Tandem An. 1574. 16. Maj. a Crypto-Calvin. & Strigelianis pulſus Superint. Ratisbonenſ. † 1586. 17. Dec. v. *Serpil.* l. c. Hoſpitium exuli præbuit Stolberga. v. Zeitfuchs, Stolberg. Hiſtor. p. 134. conf. Kindervater, l. c. p. 162.

2) Vid. Dedic. cit.

3) De Joh. *Roſa* videndus *Fabricius* in Bibliograph. Antiq. c. 20. p. 609. nec non *Zeumerus* in Vitt. Prof. Jenenſ. Claſſ. 1. p. 26. & Noſter in Dedic. l. 8.

4) Vid. Dedic. l. 6. Antiqq.

5) *Fabricius* l. c. paulo obſcurius Paſtorem Numburgenſ. vocat.

6) Errat *Paullini* l. c. p. 235. annum emortualem ponens 1619. quem ſequitur *Fabric.* l. c. nec non *Clarmund.* in Vitt. P. 5. p. 166.

7) Editæ cum additionibus *Dempſteri*, Baſil. 1583. in 4. & 1585. in fol. recuſæ Lugd. Bat. 1609. in 4. & cura Andr. *Schotti* cum ejusd. Electis Colon. 1645. in 4. v. *Fabric.* l. c. p. 58. Scæva de iis judicia tulerunt *Kippingius* præprimis & *Reineſius*, meliora & ſaniora Er. *Schmid.* & *Dempſter.* apud *Paullin.* l. c. p. 235. & Fabric. l. c. p. 57.

8) Inter rariores libros Vitæ illæ referuntur a *Junckero* in S. und S. Ehren-Ged. Luth. p. 439. & *Schelhorn.* in Amœn. Liter. T. 5. p. 270.

9) Vid. ſuperius literas *Cracovii* & *Albini* ſub N. 34. Proſtat alias: Wolffg. *Drechsleri* Chron. Sarac. & Turc. a G. *Fabric.* & Jo. *Roſino*

auctum, & emendatum tandem a Joh. *Reiskio*, accedit J. A. *Boſii* diſſ. de Imperio Turcico. Lipſ. 1689. in 8.

De jactura Bibliothecæ *Roſini* noſtri, quam M. Wolffg. Eylenberg. Memlebiam transtulerat, v. *Ludovic.* Schul-Hiſtor. P. 3. p. 216.

Familia Roſini.

Bartholomæus. — *Theodoricus*, quem falſo *Serpil.* l. c. filium Bartholomæi vocat. v. Dedic. l. 6. Antiqq.

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bartholomæus, cujus elogium extat, Antiquitatibus præfixum.	Johannes.	Petrus.	Chriſtoph.	Abraham.	Joachimus, immatura morte extinctus. Refert noſter in Dedic. l. 10. Antiq. ipſum a M. Matthia *Bergio*, Rect. Schol. Catharinianæ Brunſuic. An. 1580. inſtitutum, ac filii loco habitum fuiſſe.
	1. M. *Bartholomæus*, Con-R. Ciz. An. 1603. d. 13. Jul. † 1611. d. 14. Sept. conf. *Pertuch.* Chron. Port. P. 2. p. 396. & *Ludov.* Schul-Hiſtor. P. 3. p. 215.			2. Johannes.	

Johannem *Roſinum* juniorem Hiſtoriam Numburgenſem, patre adhuc vivo, meditatum eſſe, vel ſequentes teſtari poterunt literæ:

S.

Annus agitur 1) tertius, Rev. Nob. atque Magnif. Dn. Decane, quo dira peſtis, DEO ita permittente, urbem hanc noſtram ſatis funeſtam redderet, incolas autem ob id triſtiores, quoniam nemo præſciebat, quem ſibi, quem ſuis fata finem datura eſſent. Tunc temporis ego apud *ſuaviſſimos parentes* degens ad ſollicitas animi perculſi cogitationes depellendas, hiſtoricos pervolvi plurimos, MStos, impreſſos, veteres, recentiores, exteros, domeſticos; maxime autem illos, qui patrias res præ cæteris diligentiores pertractarent. Verum ne horas & operas iisdem perlegendis inutiliter perderem, ſed aliquid demum commodi inde perciperem, cœpi ego majori induſtria notare ea atque colligere, quæ de loci hujus ac vicini territorii antiqua forma, priſca gente, dominis, rebusque geſtis, & aliis antiquitatibus offenderem non vulgaria: hæc autem omnia hucusque diſperſim in ſchedis neglecta jacuerunt. Nunc cum aſpera me hyems preſſit, atque ſtudia mea magis ſeria gravitate ſua interturbavit penitus, in animo habui, ea, quæcunque illa eſſent, in manus reſumere, expolire, ſuo quæque loco tribuere atque, in quadruplicem

---

1) Conſtat ex Annalibus Anno 1607. ultra 2000. hominum fuiſſe conſumtos.

formam (quam præſens Sciagraphia exhibet) redigere, picturiſque nonnullis, hanc ad rem facientibus, ea exornare, & qua poſſem diligentia ac brevitate ſingula hæc dare bono publico, præſertim cum hactenus nullum pene, qui peræque id, quid peræque? cum prorſus neminem, qui urbem hanc deſcripſiſſet, ipſiusve incrementa atque infortunia peculiari intentione enarraſſet, hucusque nec viderim, nec intellexerim a quovis homine. Cum autem ad ſtabiliendam fidem hiſtoricam ſpecialiora quædam & ſingularia requirantur, quæ ex ſolis veteribus literis, privilegiis, contractibus haberi poſſunt omnium certiſſima, ecce, Rev. atque Nob. Tuam Magnif. haſce per literas adeo, auxilium a Rev. atque Nob. T. Magnif. efflagitans, ſubſidiaque literaria ad propoſitum meum invocans. Tua etenim Rev. atque Nob. Magnif. hac in parte mihi erit inſtar omnium. Cujus animum ſi in vota mea promtum & liberalem ſenſero, alacrior cœpta mea perſequar, majorique diligentia illa ut tractem, incitabor. Adnue igitur, Rev. Nob. atque Magnif. Vir, magneque mihi Mecænas, adnue inquam, & fave meis conatibus, ut Rev. atque Nob. Magn. Tuæ auſpicio ejusdemque permiſſu & auxilio, conceptus hic fœtus meus firmior atque vegetior vitales auras hauriat, forſitan & inde eveniet, ut ſeri Te canant poſteri. Quod reliquum eſt, non modo ſancte promittam, ſed & ſanctiſſime illud ſervabo, me ſc. præter hiſtorica & fundamenta chronologica, nihil excerpturum, inve meos uſus inde deſumturum: & ſi quæ arcana offendero, tacita fide illa prætergreſſurum. Perfecto denique labore, & ad ultimam, quod dicitur, limam usque perducto, me omnia prius, qualiacunque ſint, judicio, arbitrio & cenſuræ Rev. atque Ampl. Capituli ſubjecturum, quo minus uniuscujusque offenſam aliquam incurram, ac præter ejusdem Rev. atque Ampl. S. Senatus placitum atque conſenſum nihil quidquam proferam. Vale Rev. Nob. atque Magnif. Domine Decane, & Te facilem præbe meis precibus. Dabantur VIII. Cal. Mart. Anno ſalutis noſtræ cIɔ Iɔc X.

Rev. atque Nob. Magnif. Tuæ

devotus atque humillimus Cliens

Jo. Roſinus, jun.

Rev. Nob. atque Magnif. Domino, Heinrico a Gleiſſenthal, cathedralis Eccleſiæ apud Numburgenſes Decano, Canonico Martisburgenſi, & Ill. Principis ac Dn. Joh. Georgii, Duc. Sax. Conſiliario &c.
Domino & Mecænati ſuo omni obſervantiæ cultu honorando &c.

** Impetravit quædam Diplomata *Roſinus* An. 1610. d. 17. Jul. ſed an opus hoc unquam ab ipſo pefectum fuerit, merito dubito.

XLI.

XLI.

Johannes *Gruberus*, Numburg. Paſtor fuit in pago Sachſenhauſen. Edidit conciones 8. in ſeptem verba Chriſti patientis, Jen. 1608. in 4.

XLII.

M. Sixtus Braun (Bruno vel Brunus) 1) Dœbelenſ. Hæreditarius 2) in Groſſen Jena, atque An. 1586. Poligraphus, deinceps An. 1595. Conſul Numburgenſis, de urbe, 3) Eccleſia & Republ. Numb. meritiſſimus † 1614. d. 21. Jul. In lucem edidit:

Leonardi 4) *Bruni*, dicti *Aretini*, Hiſtoriam Florent. l. 12. conſtantem, & quidem ex MSS. autographis Palatinis, Argentor. An. 1610. in fol. v. Epiſtolas *Aretini*, a *Fabricio* An. 1724. Hamburgi publicatas, & quidem Julii *Nigri* Hiſtoriam Scriptorum Florentinorum, libello præfixam plag. c. 4.

Not.

1) Ubi tum Parens ipſius M. Valentinus Braun An. 1546. Paſtor fuit, (poſtea Super. Wurzenſ. An. 1560.) Fratres habuit *Johannem*, ærarii Eccleſ. Wurzenſ. præfectum, D. Chriſtophorum, hæreditarium in Groß-Peßna & P. P. Medic. Lipſ. & M. Valentinum, primo An. 1579. Paſtorem Mügelenſ. deinde Superint. Leiſnic. An. 1593. v. Schöttgen. Wurtzen. Chron. p. 297.

2) Ab Imperatore R. nobilitate donatum fuiſſe Sixtum noſtrum, Cl. Schöttgenius l. c. tradit his verbis: Sixtus Bruno iſt nebſt allen ſeinen Brüdern und Nachkommen vom Kayſer in den Adel-Stand erhoben wurden, und ſind von dieſem Geſchlecht noch heutiges Tages verſchiedene vorhanden, p. 298. Factum hoc eſt An. 1613. v. *Zeumer.* Vitas Prof. Jen. Claſſ. 3. p. 60. ubi, quod Senatui Numburg. Jus Patronatus conciliaverit, ſimul legitur.

3) Præfectus fuit ærarii Eccleſ. teſtante adhuc campana, in ſuperiori turris parte pendula.

4) Allectus forte ad iſtum laborem propter autorem ſibi *ὁμώνυμον*.

XLIII.

M. Elias *Janus*, Numburg. Diaconatum obiit in templo SS. Petr. & Paul. Franckenberg. Goslariæ An. 1615. ad forenſe templum poſtea promotus. v. *Heinecc.* Catal. Paſtor. Goslar. qui comparet in Antiquitt. Goslar. l. 6. f. 465.

XLIV.

D. Joh. *Winter*, Numburg. Filius M. Bernhardi, ad D. Wenzesl. Diaconi, peſte A. 1598. (quo tempore alumnus adhuc erat Scholæ 1) Portenſ.) extincti, & Mariæ Grauliæ. Fuit primo Diaconus templi cathedral. Magdeb. An. 1617. poſtea Paſt. & Super. Torgav. An. 1627. Doctoris titulo ornatus ab Academia Lipſ. An. 1628. † An. 1629. ætatis 43. cum paulo ante in ſuggeſtu apoplexia tactus eſſet. 2) Scripſit:

Scholam Tentationis Paulinam, quæ german. prodiit Magdeb. An. 1621. in 4. Quatuor ſc. juxta ductum c. IIX. Epiſtolæ Pauli ad Rom. conſtituit tentationum genera, 1. de indignitate atque infirmitate noſtra, 2. de cruce ac calamitate, miſere nos affligente, 3. de prædeſtinatione, 4. de perſeverantia: quas omnes non contemnenda opera ſolvit, & Textum ipſum Apoſtoli egregie illuſtrat.

Not.

1) Vid. Pertuch. Chron. Port. P. 2. p. 179. 393.
2) Vid. Freher. Theatr. Clar. Vir. f. 444. b.

XLV.

D. Martinus *Thime*, Numburg. Chymicus eximius, & Phyſicus Vinarienſis, gradu Doctoris condecoratus Jenæ An. 1632.

XLVI.

M. Philipp. Jacob. Lindner, 1) Johannis filius: 2) ad Div. Wencesl. Diac. cujus proſtant:

Suſpiria Chriſtianorum, in Cant. Ambroſii: *Veni Redemtor gentium*, Jen. 1617. in 8.

† Anno 1636. 2. Jul. ætatis 51.

Not.

1) Aliquot apud Pertuchium offenduntur Lindneri, cumprimis *Wolffgangus*. v. Chron. Port. P. 2. p. 392. nec non *Jacobus*, Mitweidenſis: qui primo Rector fuit Scholæ Portenſis, poſtea Conſul Numburg. v. ib. p. 167. Rev. *Wiliſchius* in Incunab. Schol. Annæb. p. 94. complures enumerat, qui ex Scholarum umbra ad curiam abierunt, quibus etiam hunc Jacobum accenſet. Adjicerem ego quoque M. Adamum *Thalman*, apud *Paullin.* in Annal. Iſen. p. 212.
2) Vid. ſupra N. 35.

XLVII.

M. Andreas *Schubart*, Numburg. primo Paſtor in pago Etla, deinceps in Noſodochio Halenſ. ad SS. Cyriac. & Anton. A. 1629. præmature † 1637. d. 27. Aug. v. *Heinecc.* præf. Hiſtor. ſuper das hundertjährige Denckmahl der Reformation p. 89.

XLIIX.

M. Fridericus *Volimbuſius*: Paſtor primo Portenſis An. 1586. poſtea Diac. ad D. Wenzesl. Numb. An. 1592. † 1593. d. 23. Febr. De quo Pertuchius in Chron. Port. P. 2. p. 182. hæc affert: *Paſtor gravis, doctrina & morum elegantia commendandus. Ab ampliſſ. Numburgenſium Senatu ad Diaconatus munus ſubeundum vocatus, in ipſo aditu diem obiit ſuum.* Accenſendus eruditis, quibus malæ obtingunt mulieres. Hoc enim ipſius fatum in Calendario quodam veteri MS. ad d. 23. Febr. annotatur ſequentibus: An. 1593. ſtarb der Ehrwürdige Mag. Friedrich VollImHauß, Diaconus allhier/ als er 14. Wochen eine junge Dirn gehabt, die ihn ungern gehabt/ und iſt zuvor 6. Jar in der Schul Pforta Pfarrherr geweſt, Sie hat hernach D. Lazarum - Martinum genohmen, aus Heſſen/ von Marburg. Hunc tamen in Catalogo eruditorum a Cl. *Winckelmanno*, deſcriptioni Haſſiæ P. 2. l. 7. f. 455. inſerto, reperire non potui.

XLIX.

M. Joh. Bürger, Numb. An. 1581. literarum tyrocinia poſuit in Schola Portenſi, v. *Pertuch.* Chron. P. 2. p. 391. Diaconus Eccleſiæ Numb. factus eſt An. 1597. poſtea quoque Archi-Diaconus. καλλίγραφος cum paucis comparandus, quod MS. quædam mira elegantia exarata, atque in Bibliotheca ædis Wenzesl. aſſervata teſtantur. † 1617. Scripſit lingua vernacula:

Manuale de præparatione ad mortem, publice impreſſum Lipſ. An. 1624. in 8. curante ipſius genero, M. Marco *Jenike*, Paſt. in Mertendorff/ cujus in Dedicatione inter alia de *Bürgero* hæc ſunt verba: Er iſt in ſeinem 20jährigen Diaconat, bevoraus aber in den bewuſten dreyen Haupt-ſterben manchem ſeiner frommen Zuhörer mit GOttes Wort treulichen zu

Hülffe kommen, und ſie zu einen ſel. Sterbſtündlein bereit und geſchickt gemacht, hat auch ſonſten bey ihnen groſſe Noth und Lebens-Gefahr ausgeſtanden - - - Bey ſolchen elenden Zuſtande, welchen er damals mit leiblichen Augen angeſchauet, iſt er aus Eingeben GOttes des H. Geiſtes bewogen worden, ſeinen lieben Zuhörern ein Diſce mori zu ſtellen, indem er nicht allein ſchöne Gebete colligiret, ſondern auch ſelbſt durch des H. Geiſtes Beyſtand geſtellet, zu den meiſten eine gewiſſe Melodey der Lutheriſchen Kirchen-Geſänge unterzeichnet, vor den Gebeten bequeme Sprüche beydes aus GOttes Wort als der H. Kirchen-Lehrer Voluminibus decerpiret, auch zu Ende mit dergleichen concludiret und geſchloſſen - - - Weil denn von vornehmen, gelehrten und Chriſtlichen Perſonen zum öfftern ermahnet worden, daſſelbe ans Licht zu bringen ꝛc.

L.

M. Tobias *Echartus*, Delitianus. Primum An. 1614. Con-R. deinceps An. 1624. Rector Scholæ Sen. Numburgenſ. Tandem ſcholaſticorum laborum pertæſus, eosdem An. 1634. cum miniſterio in vicina parochia Macro-Jenenſi commutavit, mortuus Anno 1652. ætatis 64. Edidit:

Compendium Syntaxeos Gr. in quo ex Poſſeliana repetuntur quæ Latini non habent, vel a Græcis habent, cum Indice elegantiarum An. 1621. in 8. aliquoties recuſum. B. *Mitternachtius*, diſcipulus *Echarti*, in Progr. quo An. 1662. XV. Kal. Maj. Valedictoriam Caſp. Chriſtoph. Dauderſtadii, *Bertramianis* manibus dicatam, indicavit, de Syntaxi hac ita judicat: *Cujus*, ſc. Echardi, *Syntaxin Gr.* quidam adlatrare non erubuerunt, refutare autem non potuerunt &c.

LI.

M. Chriſtianus *Becmannus*, Bornenſ. per quadriennium Scholæ Numburg. Rector, Lipſia enim huc venit An. 1608. Poſtea vero An. 1612. Mülhuſam, porro Ambergam atque Bernburgum ad idem officium conceſſit, Sacra Reformatorum i) amplectens. Unde Anno 1627. Paſt. & Superint. Serveſtanus conſtitutus eſt.

† Anno 1648. d. 17. Mart. æt. 68. Notiſſimus ex variis ſcriptis, præcipue etiam ex

L. de Originibus Latinæ Linguæ, Senatui Numburg. dicato, An. 1608. atque aliquoties impreſſo.

Vitam ipſius prolixius enarrat Ludovic. in der Schul-Hiſt. P. 5. p. 278. 291. & quidem ex relicti filii celeberrimi, D. Joh. Chriſtoph. *Becmanni*, Hiſtor. Principatus Anhaltini, quæ Germ. prodiit Serveſt. 1710. in fol. conſ. Freher. Theatr. f. 535.

Not.

1) Ex D. *Eilmari* Kirchen-Hiſtor. der Stadt Mülhauſſen ſequentia repetuntur in Unſchuld. Nachr. An. 1715. p. 345. Becmannus, als er Rector zu Mülhauſſen geweſen, hat er ſich in ſtarcken Verdacht des Calviniſmi geſetzt, daher er die zum Archi-Diaconat ihm angetragene Vocation, weil er an die Form. Concord. ſich nicht wollen binden laſſen, in originali zurück gegeben, worauf er nach Amberg, und letzlich nach Zerbſt kommen ꝛc.

LII.

Sylveſter Liebe, Salfeldenſis. Senator primo An. 1614. deinde Conſul Numburg. An. 1637. Hiſtoricus inſignis. † An. 1645. d. 16. Apr. Res patriæ ſuæ 2. libris conſignavit, qui MSS. in Curia Salfeldenſi 1) cuſtodiuntur, ſtylo Rom. ſatis terſo exarati. En titulum operis ejusque ſummam, cujus copiam beneficio Ill. *Struvii*, P. P. Jenenſ. famigeratiſſimi, nacti ſumus:

Salfeldographia,

h. e. Deſcriptio encomiaſtica civitatis Salfeldiæ, ad Salam fluvium ſitæ: multis reconditis memorabilibus atque antiquitatibus, ut ſcitu dignis, ita lectu jucundis abundans, in patriæ emolumentum, atque ſingularem favorem & honorem tribus expeditam libellis ſ. claſſibus a Sylveſtro Lieben, Salf. Senatore & Advocato Numburg. A. a C. N. 1625.

Lib. I.

C. 1. De nomine ejusque etymol. 2. de ſitu. 3. figura. 4. provincia. 5. Principum in eam dominio. 6. ortu & antiquitate. 7. de incremento. 8. Sala, flumine. 9. de fontium & aquarum intra civitatem frequentia & ſalubritate. 10. aëris temperie. 11. Soli ubertate, ac rerum omnium fertilitate. 12. de argentifodinis, ac rebus metallicis. 13. Uſtrinis vel officinis metallicis. 14. de re monetaria. 15. quærendi victus facilitate. 16. bonis publicis. 17. privilegiis. 18. incolis. 19. uſu & exercitio rei militaris. 20. de rebus quibusdam laudabiliter geſtis. 21. forma gubernationis polit. ac legibus. 22. de Religione veterum ac nova. 23. Schola. 24. Viris quibusdam claris ac celebribus.

Lib. 2.

C. 1. De templo S. Joh. 2. S. Nicol. 3. S. Martini in ſuburbio. 4. Sacello S. Salvatoris l. adjutorii, vulgo S. Gehülffen. 5. S. Mariæ. 6. S. Wolffgangi. 7. S. Michael. 8. trium Regum. 9. OO. SS. 10. Monaſterio Petrino. 11. S. Franciſc. 12. Fratrum mendicantium. 13. Monialium. 14. Gerontocomio ac Noſocomio Martiniano. 15. Cœmeterio. 16. Muris ſ. Mœnibus. 17. Portis. 18. Veteri & nova Curia. 19. foro. 20. plateis. 21. pontibus. 22. domo præfecturali. 23. de arce Kitzſcherſtein. 24. antiquo caſtello Sorabico.

Lib. 3.

C. 1. De memorabilibus quibusdam, ſingularem celebritatem præ ſe ferentibus. 2. fructuoſis. 3. miraculoſis. 4. portentoſis. 5. periculoſis. 6. damnoſis,

---

Not.

1) D. Caſp. *Saggittarius* in Dedic. Antiquit. Gentil. & Chriſtian. Thuring. ed. Jen. 1685. in 4. Mich ſchreckete, ait, Sylveſter Liebens Salfeldiographia nicht ab, weil ich in dieſem geſchriebenen Buche mehr Worte als Sachen, und dazu noch mehr Hülffs-Mittel, als jener Scribent, bey hohen Patronen fand. Ita quidem Saggittarius de Liebio noſtro, ut nobis videtur, minus æque. Laude enim ſua vir ille diligentiſſimus fruſtrandus non eſt, qua etiam eum ſubinde mactat *Schlegel.* in Diſſ. d. Nummis Salfeldenſ. Allegat *Liebium* in Chron. Numb. MS. B. *Zaderus* ſub Petro Epiſc. 34. Numburg. ſcilicet ad An. 1435. Liebius quendam nomine *Hermannum* excitat Epiſcopatus Cizenſis Præſidem, atque P. 2. c. 1. f. 253. Diploma ejus verbotenus recenſet, procul dubio autem per errorem.

LIII.

M. Daniel Raderecht, Dramburgo-Neo-Marchicus: P. L. C. & Scholæ Numburg. Con-Rector An. 1624. Vir induſtrius, qui pro Schola Numb. ſcripſit: Grammaticæ Græcæ Compendium cum doctrina de Accentibus, aliquoties publico týpo expreſſum.

LIV.

M. Chriſtophorus Dauderſtadt, Numburgenſ. Pater ipſius, Petrus, fuit opifex. Fundamenta literarum in ſchola patria & Portenſi poſuit: 1) deinde adiit Academias Lipſienſ. & Wittebergenſ. atque in hac ſummo in Philoſophia gradu ornatus eſt. Cizæ An. 1605. fit Con-Rector 2) mox An. 1608. Rector: An. 1612. Paſtor in Saleck, deinde An. 1617. in Sckeudiz, tandem An. 1625. Paſt. & Superint. Friburgi ad Oneſtrum, ubi † An. 1654. æt. 74. Scripta reliquit varia, quorum rubricas ſubjicimus:

1. Avenarius διγλωττος, i. e. Precationes Jo. Avenarii, græce verſas, Lipſ. An. 1614. in 4. & Norimb. 1638. in 8.
2. Apodixis Meſſiæ. Lipſ. 1616. in 8. plag. 6.
3. Paſſio ſec. Matthæum. Lipſ. 1620. in 4. & 1635.
4. - - ſec. Marcum. ibid. 1623. in 4. it. 1632.
5. - - ſec. Lucam. ibid. in 4.
6. - - ſec. Johannem. ibid. 1626. in 4. & Uratisl. 1649.
7. Medit. ſeptem verborum Chriſti in Cruce, Lipſ. 1625. in 8.
8. Paſſio ſec. omnes 4. Evangeliſtas, Uratisl. An. 1649. in 4.
9. Diſpoſitio Evangel. Domin. P. 2. An. 1625. in 8.
10. - - - - - - tripartita quinquennalis Lipſ. 1624. in 4.
11. - - - - - - - - ſexennalis Jen. 1647. in. 4.
12. Doctor Epiſtolicus, poſthumus, per L. Sam. Dauderſtadium, filium, P. 3. editus Lipſ. 1656. in 4.
13. Labores Pſalteriales Theoretico-Practici, quibus potiſſimum inclaruit, ed. Francof. An. 1679. in fol.
14. Diſpp. XXII. Synodales in A. C.
15. Leichen-Predigten. Leipz. 1630. in 4.
16. Conciones complures.

Not.

1) Vid. Pertuch. Chron. Port. P. 2. p. 393.
2) Vid. Ludovic. Schul-Hiſtor. P. 3. p. 200.

LV.

D. Eraſmus Ungepaur, Numburgenſ. Patrem habuit Matthæum lanionem, quo infantulus nec dum ſemeſtris orbatus eſt. Tantum profecit in ſchola patria, ut anno ætatis 16. in Academiam Jenenſ. & biennio poſt in Wittebergenſem diſceſſerit. In illa deinceps An. 1612. Doctor renunciatus, mox An. 1614. Profeſſor Juris Altorffi, An. 1616. Conſiliarius Norimberg. An. 1625. Jur. Prof. Jenenſ. ut & Curiæ Provincial. & Scabinatus Aſſeſſor factus eſt. † An. 1659. d. 23. April. ætatis 78. Varias elucubravit Diſputationes, quas commemorat *Zeumerus* in Vitt. Prof. Jenenſ. Cl. 2. p. 117. conf. *Freher.* Theatr. f. 1151.

LVI.

Johannes Leuffer, Numburg. Paſtor Othmarianus in ſuburbio An. 1626. † 1655. In MS. reliquiſſe dicitur ſyntagma quoddam rerum Numburgenſium ex documentis.

LVII.

M. Joh. *Theillius*, Numburg. textoris filius. An. 1635. d. 19. Mart. Con-Rectoratus, Anno v. 1639. d. 28. Nov. Rectoris officium in ſchola patria accepit, teſte Diſſertatione ipſius de Lingua Gr. tentata, quæ inaugurationi Scholaſticæ præmitti debuit, emiſſa Jen. 1638. in 4. An. 1641. d. 17. Oct. *Budiſſam* ad Rectoratum vocatus eſt. Vitam finivit An. 1679. d. 16. Aug. æt. 71. labores Scholaſticos 44. annorum perpeſſus. Prolixius vitam ac ſcripta ipſius recenſet *Ludovic.* in der Schul-Hiſtor. P. 2. p. 226. qui etiam p. 236. parentationes typis exſcriptas & programmata Theillii ad numerum IV. Centuriarum aſſurgere aſſeverat. Nos pauca quædam hic duximus monenda. Programmata ſcil. ſecundum Alphabeti ſeriem exarare ſolitus eſt B. Vir, quibus voti vel tituli loco hæc præſcripſit verba: Da Domine incrementum! In Programmate An. 1659. de Scholis ſcripto, ſub finem hæc extat ad Lectorem allocutio, de *Lexico* ſuo *Horatiano* exponens:

Salve Lector,

A. B. C. D. E. F. G.

Atque ſic, Amice & Candide Lector, abſolvi Centuriam horum meorum Programmatum Scholaſticorum Budiſſinenſium, quæ centum quaterniones omnino excedunt, & a multis, præfiſcine ſcribo, ſæpius conjunctim fuerunt expetita. Sed meus fundus Scholaſticus tantum non arat, ut exinde ſumtus ad recudendum ea integra ſufficiant, ideoque ſi votis locus eſſet, omnino. Patronum in hac re optarem, namque & olim deformiores buccæ ſuos invenere baſiatores. Interim adeo arrogans & Suffenus ego non ſum, ut perire ea atque latere aut doleam aut ringar, quum hactenus etiam tranquillo animo patiar in forulis meis *ἀνέκδοτον* Lexicon ſuper quinque libb. Odarum Horatii, quod tamen multo cum labore & impenſa temporis ante pluſculos annos *Naumburgi* adhuc collegi. Hecatomben pro hac Centuria me DEO debere fateor, & exemplum Timoleontis a Lipſio commendatum imitor, qui ſe dixit in ea re maximas Diis gratias agere atque habere, quod, cum Siciliam recreare conſtituiſſent, ſe potiſſimum Ducem eſſe voluiſſent. Et, ut ipſe, teſte Nepote Cornelio, nihil rerum humanarum ſine Deorum numine agi putabat, ita ego Chriſtianus Doctor nihil rerum ſcholaſticarum ſine DEI & Chriſti numine, absque auxilio Spiritus S. perfici credo. Hunc devote invoco, ut me in vera fide, ſincera religione & ſanitate commoda conſervet, quosque dedit Eccleſiæ & Scholæ ſuæ Patronos atque Evergetas, retineat, plures excitet, qui ſtudiis utilibus & neceſſariis ſubſidio, amantibus eorum præſidio eſſe dignentur. Diſcipulos noſtros (uti olim ſtudioſos Wittebergenſes D. Salomon *Geſnerus*) ſerio inclamo, diligenter dent operam, ne ſua laſcivia, helluationibus, nocturnis clamoribus & tumultibus noſtram hanc Budiſſam in ejusmodi Babylonem convertant (habet nimirum hæc in c. XIII. Eſ.) de qua dici poſſit, beſtias, dracones, bubones, ſtruthiones, nycticoraces, ſatyros, ſive (ut vulgo loqvuntur) incarnatos diabolos hic graſſari, latrare furioſos canes, mugire temulentos boves, grunnire ebrios porcos, ululare nocturnos bubones &c.

STA CALAME!

Quæ de *Theillii* commentationibus in Satyras nonnullas Juvenalis refert *Ludovic.* l. c. p. 236. lucem accipiunt ex Progr. de Norimberga, ed. Budiſſ. 1662. in 4. ubi *Theillius* ita orditur:

> Futuro uno & altero adhuc Programmate neceſſario, divertendum denuo fuerit ad Satyram Xcimam Poetæ Satyrici Juvenalis, in quam per ſuperiora quatuor (150-153.) Schediaſmata, *ex propria obſervatione* quaſi parallela commentatus fueram, idque poſt non una de cauſa intermiſeram ſ. ſepoſueram potius, ut vel tandem eandem depectam atque abſolvam. - - - - Ut itaque Poëta porro ſtultitiam votorum, a mortalibus prorogandæ in longam ſenectam ætatis fuſorum depingat ac demonſtret, procedit verſibus ipſis XLIII. (v. 246. ſqq.) per notiſſima exempla Neſtoris, Pelei, Laërtæ, Priami &c.

In Progr. de Chriſti Redemtoris noſtri deſcriptione a membris humanis myſtica, ed. Görlic. Anno 1656. in 4. de ſtudiis ſuis in Schola Numburgenſi, atque de inſecutis honoribus pluribus exponit, alumnos quoque Scholæ Budiſſinenſis juxta ſeriem Alphabeticam recenſet, inter quos præprimis comparet Joh. Fabianus Werricht, Nebra-Thuringus, Conſul poſtea Numburg. primarius.

LIIX.

M. Caſpar *Sagittarius*, Oſterburgo-Marchicus, parens Hiſtoriographi Saxonici & Profeſſoris Jenenſ. ὁμωνύμȣ celeberrimi. Fuit Con-Rector Scholæ Numburg. An. 1626. d. 23. Oct. Tandem poſt varia officia ſcholaſtica An. 1661. Paſtor ad S. Johannis ædem Luneburg. † 1667. d. 27. Apr. æt. 70. conf. *Löberi* Hiſt. Eccl. Orlemund. p. 199.

Scripta ipſius & ſingularia nonnulla (cumprimis quod vivus, exemplo Gatakeri & Scioppii, depingi noluerit) enarrant J. G. *Bertram*, in Lüneburg. Kirch. Hiſtor. p. 609. & *Ludov.* Schul-Hiſtor. P. 1. p. 36.

LIX.

M. Jo. Sebaſtianus Mitternacht, Hardeslebienſ. Thuringus. Inſignem hunc Philologum ac Theologum paupertinum & omnium fere rerum egentiſſimum An. 1630. Schola Numburg. ſuo ſuſcepit gremio, cujus poſtea moderamen An. 1642. ab Ampliſſ. Senatu ipſi demandatum eſt. Ipſe B. Vir in Progr. Bertramianis manibus conſecrato, atque An. 1662. Geræ typis exſcripto, de rebus ſuis prolixius exponit. Et ſingulare prorſus eſt, quod de promotione ſua ad munus illud Scholaſticum verbis ſequentibus commemorat: Quid vero referam, ait, quo Vir beatiſſimus animo (M. Caſp. *Bertramum* innuit, Paſtor-Primar.) cauſam meam egerit, quum jam regimini Scholæ Senat. Numburg. adhibendum cenſeret? Simul ac enim Vir Ampl. & Exc. Dn. M. Jo. Theil ad Rectoratum Scholæ Evangel. Budiſſam Numburgo evocatus eſſet, Magnif. Nobil. & Ampliſſ. Senatui Numb. me ſucceſſorem commendaverat. Et quum nonnulli ex ordine Senatorio animi penderent ac dubitarent, num oneri, quod adnexum illi functioni, noverant, ferendo eſſem, non erubuit B. *Bertramus*, vadem dare ſuam ipſius animam, id quod, qvum auctoritate publica inaugurarer, publice mihi ſignificavit, ut ne deſererem vadem adhortatus &c. Rectoratum illuſtris Ruthenei accepit An. 1646. & An. 1667. Ephoriam Neoſtadienſem: tandem honores Concionatoris Saxo-Cizenſ. Conſiſtorii Aſſeſſoris, & Præſulatus Numburgici Superintendentis ipſi delati ſunt. † 1679. d. 25. Jul. ætatis 66.

Vitam, ſcripta & merita B. Mitternachti percenſere conſtituerat D. D. *Ludovici* in der Schul-Hiſtor. P. 3 p. 329. ſed morte præreptus exequi illud conſilium non potuit.

Nos, quæ de libellis ſuis ſcholaſticis ipſe prodit, & quidem ex Progr. ad Feſtum natalitium Salvatoris noſtri invitatorio, Geræ An. 1650. impreſſo, hic repetimus. Jam ante aliquot annos, inquit, contrahendis artibus inſtrumentalibus operam dicare cœpi. Atque primum *Grammatices Ebrææ*, ad Methodum Troſtianam conformatæ, edidi An. 1645. Jenæ e Typographeo Lobenſteiniano Compendium. Poſt ex eodem loco An. 1646. prodierunt *Elementa Rhetorices* Voſſianæ, quibus, cum viderentur, prout Auctor ipſa Amſtelodami ediderat, ſoli Troporum ac figurarum doctrinæ deſtinata, adjeci ego ex Partitionibus & Inſtitutionibns majoribus ejusdem auctoris doctrinam de Inventione ac Diſpoſitione Oratoria, aliasque ejuscemodi materias, quæ nimium brevitatis ſtudium in editione Voſſiana præterierat. Porro, quia *Manuale Logicum* Theologi ac Philoſophi celeb. D. D. *Scharffii*, Præceptoris ac Promotoris mei multis nominibus venerandi, quædam inculcat, non tam ediſcenda, quam adcuratius pro illuſtratione præceptorum eſſentialium expendenda, videbam ego, turbari adoleſcentum memoriam, dum ex aliquot paginis excerpenda erant, quæ ediſtenda. Ut igitur hanc etiam remoram amoverem, ac pro Gymnaſii noſtri more ad diſputationes animos nonnihil manuducendo adſuefacerem, diſputatiunculis aliquot ſcholaſticis, quicquid fideli mandandum exiſtimabam memoriæ, incluſi, ac *Medullam Manualis Scharffiani* inſcripſi. Prodiit opella illa Altenburgi ex officina Ducali annis 1648. & 1649. it. 1650. in 12.

Programmata B. *Mitternachtius*, utplurimum *Theillii* exemplum ſecutus, juxta numerum Alphabeticum conſcribere ſolitus eſt, quæ variam ac luculentam lectionem ſatis teſtantur. Cumprimis memorandæ ſunt Diſſertatt. XIX. in Joh. XXI. de quæſtione: An Johannes Evangeliſta & Judæus quidam a tempore Paſſionis Dom. in orbe ſint ſuperſtites, junctim ed. Numburg. 1665. in 8. Cum mentio hic fiat Numburgi noſtri p. 397. ſubjiciam, quæ de Judæo iſto referuntur, & quidem apud J. J. Schudt in Jüd. Merckwürd. l. 5. c. 14. p. 499. Nach Pauli von Eitzen und anderer Bericht ſoll dieſer Jude zu Naumburg von ſich ſelbſt geſaget haben/ daß er ein Schuſter geweſen/ und nicht weit vom Thor zu Jeruſalem gewohnet. - - - & p. 510. Zu Hamburg ſchien er ein Mann von 50. Jahren zu ſeyn/ gieng barfuß und nam kein Geld: Aber zu Naumburg/ kam er den Leuten vor/ wie ein 30. Jähriger/ hatte Schuh an/ und ſamlete von Kauffleuten und andern reiche Allmoſen ꝛc. Tentzel in Monatl. Unterred. An. 1694. im Octobr. p. 799. ita ſcribit: der Herr Mitternacht (indigitat Diſſertt. citt.) erzehlet/ daß ein ſolcher Jude vor ſeiner Zeit auff der Naumburgiſchen Meſſe/ und zu ſeiner Zeit auff der Leipziger Meſſe geſehen worden/ aber beede mahl/ da die Obrigkeit nach ihn greiffen wollen/ echappiret ꝛc.

Scriptis ſupra ab ipſo B. Mitternachtio *recenſitis accedunt:*

Joh. Stephanii Colloquia, in uſum Scholarum Ruthenicarum
recuſa, cura J. S. Mittern. Geræ. 1657. in 8.

Georg. Fabricii Hiſtor. S. libb. 10. in 8.

(De hoc B. Viri labore ſequentia ex literatiſſimi *Schreberi* vita Fabricii p. 147. excitaſſe operæ erit pretium: Cum ex eo tempore, ait per bellum tricennale, quod Germaniam maxime afflixit, hujus libri oblitetata tantum non eſſet memoria, operæ ſe pretium ratus eſt facturum Celeb. Vir, Joh. Seb. Mitternacht, ſi eundem adoleſcentibus bonarum artium ſtudioſis offerret, denuoque ſpurcis ereptum tenebris & in ſcholis volvendum iterum nova editione exhiberet. Fecit iſtud tum adhuc illuſtris Ruthenei Rect. An. 1657. & Notis Philologico-Theologicis libellum illuſtravit &c.)

Unglückſeliger Soldat und vorwitziger Barbierer. Leipz. 1662. in 8.

De Nativitatis Dom. anno, menſe ac die, accedit appendix de putidiſſimis Papæorum fabulis & barbarie ante Lutherum, Lipſ. An. 1661. in 12.

Specimen Philolog. divitiarum Evangelicarum. Jen. 1663. in 12.

Feuer-heiſſe Liebes-Flammen einer in JEſum verliebten Seele, Lipſ. 1653. in 12.

Pædia ſ. Bedencken von Erziehung der Kinder, Lipſ. 1657. in 12. & 1660. in 12.

Neu-Jahrs-Andachten in Liedern und Gedichten An. 1665. in 12.

Bericht von der Teutſchen Reim-Kunſt. Leipz. An. 1653. in 12.

Panegyricus Funebris memoriæ Theologi D. Jac. *Welleri* dicatus ac dictus. Lipſ. 1666.

LX.

M. Philippus Saltzman, Olsnic. Voitlandus. Primas literas hauſit in Schola Portenſi, ſublimioribus in Acad. Lipſienſi dedit operam. An. 1646. vocatus eſt ad Rectoratum Scholæ Sen. Numburg. biennio elapſo autem Diaconatus ipſi in æde D. Wenzesl. oblatus eſt, porro deſignatus Anno 1662. Superint. Epiſcopatus Numburg. † An. 1666. Rari 1) exempli *καλλιγραφος*, atque de Operibus B. Lutheri 2) optime meritus. Ipſius enim cura prodierunt:

Singularia Lutheri, ſeu loci ex Scriptis Lutheri collecti, Numburg. 1664. in fol.

Not. I

1) M. C. Gräffius in Politico Orient. (in Dyota S. Altenb. 1679. in 4. ed.)

ſub Dan. Bombergio ſequentia de eo perhibet: Hiſce Bibliis Ebr. (nempe a Bomberg. 1517. Venet. excuſis) uſus eſt Lutherus, & DEO ita volente, nactus eſt Lutheri exemplar Dn. M. Phil. *Salzmannus*, elegantiſſimus & admirandus ſcriba, Rector Scholæ Naumb. poſtea Paſtor (fallitur hic Græffius) & tandem Superint. Ciz. quod mihi ipſi B. Vir monſtravit An. 1664. d. 6. Aug.

2) Conf. D. D. *Götzii*, Super. Lubec. celeb. Orationem Scholaſt. Anno 1718. de Philippi *Saltzmanni* Vita & meritis in ſcripta Lutheri habitam.

LXI.

M. Joh. Hertzog, Numburg. Primum Paſtor fuit in arce 1) Bünavienſi, Weſenſtein, An. 1641. deinceps Diaconus Dreſdæ ad D. Cruc. An. 1644. demum ejus ædis Archi-Diaconus. † 1657. d. 23. Nov. æt. 42. Edidit:

Tugend- und Laſter-Spiegel, ſeu Conciones in Decalog. nec non complures Conciones funebres.

vid. Perſonalia concioni funebri M. Jo. Erneſti *Herzogii* P. P. Zittav. *Johannis* noſtri filii, annexa, atque An. 1716. Zittav. typis in fol. exſcripta f. 9.

Not.

1) B. *Theillius* in Progr. de v. æ. An. 1660. Budiſſ. publicato, non ſaltem de claris Numburgenſibus exponit, ſed commemorat etiam, Hertzogium ſacelli Weſenſteiniani fundationem 2. eruditis concionibus aſſeruiſſe.

LXII.

D. Sixtus Bertram, Numburg. M. Caſparis Bertrami, Paſt. Numb. Primar. filius natu major. Fuit in ſchola patria Con-Rector An. 1632. Rector An. 1635. porro Paſtor Nicolait. Cizenſ. An. 1637. denique Paſt. Ulricianus & Scholarcha Hallenſis An. 1647. † 1671. d. 11. Dec. v. *Heinecc.* Denckmahl der Reform. in der Hiſtor. Vorred. p. 77. Edidit:

Homil. de Campanis.

Diſp. Inaug. de ὑπερυψώσει carnis Chriſti, Witteb. 1650.

vid. J. G. *Bertram* Lüneb. Kirchen-Hiſt. p. 728.

LXIII.

D. Caſpar Bertram, Numb. prioris frater. Factus eſt primo

Diaconus An. 1639. poſtea Patris in Paſtoratu ſucceſſor An. 1647. † An. 1683. d. 30. Jul. æt. 72. Memoriam ejus commendat:

Matthæus Enucleatus ed. Arnſt. 1651. in 4.

Ipſe in præfatione refert, ſcriptum eſſe ſub auſpicium muneris ſacri, ſc. An. 1639. atque triennii ſpatio abſolutum, ſed inter armorum ſtrepitus. O quam voluiſſem, ait, hiſce meditationibus dari ἀλκυονίδας!

„ Pergit etiam in ead. præf. Sed & Marcus, Matthæi breviator, „ hoc abſoluto, ſtatim a me enucleatus eſt, forſitan & ipſe brevi „ exiturus, quando voluerit DEus πολυέλεος. Et p. 380. denuo „ ad hoſce in Marcum labores provocat. Lucem autem nun„ quam aſpexerunt. Vinculis enim conſtringitur αὐτόγραφον, „ apud Paſtorem quendam in Ducatu Vinarienſi. Notas in c. 1. quas per amicum quendam deſcribi curavimus, Lectoris judicio hic ſubjicimus.

Notæ in Cap. Marci primum.

v. 1. *Initium Evangelii*) Non hæc ita accipienda ſunt, ac ſi ea, quæ Matthæus & Lucas 1. & 2. capp. ſcribunt, ad Evangelium non pertineant, ſed ideo Marcus Evangelii initium in prædicatione & baptiſmo Johannis conſtituit, quod prædicatione Baptiſtæ Lex languida facta, ejusque finis imponi cœptus eſt. Hinc Chriſtus Matt. XI. 13. inquit: *Propheta & ipſa Lex usque ad Johannem prophetaverunt.* Et Luc. XVI. eod. *Lex & Propheta usque ad Johannem.* Porro vox Evangelii græca eſt (ab εὖ, bene & ἀγγέλλω nuncio) lætum atque fauſtum ſignificans nuncium. Nuncium heic puta illud de noſtra redemtione, gratia DEI, peccatorumque omnium per Chriſtum parta remiſſione, verbo: de noſtra omnium ſalute perpetua. Sumitur h. l. a Marco ὁλικῶς, ſ. generaliter, pro toto Miniſterio Chriſti, ſ. de univerſa doctrina, a Chriſto ejusque Apoſtolis tradita, h. e. de N. T. Syrus: דאונגלין רישא *caput, initium Evangelii.* Lutherus: Diß iſt der Anfang des Evangelii. Tigurina: Hier hept an das Evangelion. Emſer: Der Anfang des Evangelions. Dietenbergius: Der Anfang des Evangelions. Ebræis Evangelium eſt בשורה, a בשר, *annunciavit,* מבשר *Evangeliſta.* Judæi verpi illi maleferiati χλευαστικῶς, & per contemtum ſaluberrimam hanc Evangelii doctrinam vocant עון גליון *revelationem iniquitatis,* quaſi Chriſtianorum iniquitates in eo libro ſint revelatæ, it. אונגילין *revelationem vanitatis,* & vocem blaſphemam perpetuis vindicandam flammis. Nos agnoſcimus Evangelium *δύναμιν Θεοῦ εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι*, Rom. I, 16.

JEſu Chriſti) De hiſce duobus Servatoris noſtri benedicti titulis vid. quæ ad Matth. I, 1. (b.) & 21. (n.) ſcripſimus.

Filii DEI) Bene Chemnitius noſter: Quia Matthæus multis oſtenderat, Chriſtum eſſe filium Davidis, Marcus ſtatim in principio vocat DEI filium, ut oſtendat, neceſſe fuiſſe, ut Meſſias propter officia Regni & Sacerdotii ſui non tantum Davidis, ſed DEI filius eſſet, & Evangelium non recte annunciari, ſi Chriſtus non ſimul & Davidis & DEI Filius prædicetur. Harmon. c. 16. p. m. 300.

v. 2. *Sicut ſcriptum eſt in Prophetis*) Malachia ſcil. & Eſaia. Hæc enim: *Ecce, ego mitto Nuncium meum &c.* Malachiæ ſunt c. III. 1. Illa vero, quæ ſequenti commate leguntur: *Vox clamantis in deſerto &c.* ſunt Eſaiæ c. XL, 3. Quædam Exemplaria pro illis: *ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις*, legunt: *ἐν Ἡσαΐᾳ τῷ προφήτῃ*, *ſicut ſcriptum eſt in Eſaia Propheta*, ad quem modum etiam Syrus vetuſtiſſimus Interpres: איכדכתיב באשעיא נביא, *ſicut ſcriptum eſt in Jeſchajo Propheta*, atque ita etiam legit Autor Vulgatæ, ex quo Emſerus & Dietenberg: als geſchrieben ſtehet in dem Propheten Eſaia. Lutherus autem & Tigurina: in den Propheten. Maldonatus Vulgati lectionem arbitratur meliorem, cum & Syrus, ut dictum, ita legat: Verum quicquid ſit, ſane manifeſtiſſimum eſt, non ex unico, ſed duobus Prophetis teſtimonia citari. Hinc & Theophylactus, Euthymius, aliique Patres priorem lectionem ſeqvuntur.

Ecce, ego mitto Angelum meum) Ecquis per Angelum in hiſce Malachiæ verbis intelligatur, nimirum Baptiſta Johannes ad Matth. XI, 10. (u.) notavimus, quo ablegamus Lectorem. Breviter: Angelus ille Baptiſta erat non natura, ſed officio. Hinc Beda: Angelus vocatur Johannes, non naturæ ſocietate, juxta hæreſin Origenis, ſed officii dignitate. Erat enim *DEI Legatus*. Hinc *Propheta Altiſſimi* vocatur Luc. I, 76. Erat *homo miſſus*, Joh. I, 6. conf. v. 33. Et ſolemne eſt Scripturis, verbi adminiſtros hoc, Angeli, nomine ornare, v. Coh. V, 5. Eſ. XXXIII, 7. Hagg. I, 13. Mal. II, 7. Luc. VII, 24. IX, 52. Apoc. I, 20. II, 1. 8. 12. 18. III, 1. 7. 14.

qui præparabit viam tuam ante te) Ita enim Græcus: *ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου*. At fontes ופנה־דרך לפני, *& præparabit viam ante faciem meam*, quo de in Matth. l. c. Cæterum ex Ebraico Textu divinitas Chriſti contra *χριστομάχους* Photinianos liquidiſſime demonſtratur. Loquitur enim ibi Filius DEI ante ſuam incarnationem, quod eſt extra controverſiam. Revera igitur ante eam exſtitit; atque ex eodem fundamento Servator ipſe Deitatem ſuam ſtatuminat Joh. IIX, 58. adſerens, *ſe fuiſſe ante Abrahamum.* conf. τὸν πάνυ, Glaſſ. l. 1. Epiſt. Medit. p. 405. Paulo aliter ex eodem fonte Chriſtum adſeruimus ad Matthæum loco jam bis laudato.

v. 3. *Vox clamantis in deſerto*) De toto hoc commate v. ſis ad Matth. III. 3. (f.) (g.) (h.) Chemnit. Harm. c. 16. Vocat vocem clamantem, quia Johannes publice ſonora voce, quæ undique homines excitabat, magna cum gravitate, eximio zelo & inſigni autoritate, h. e. ſicut Gabriel inquit: in ſpiritu & virtute Eliæ, doctrinam ſuam tradidit.

v. 4. *Baptizabat Johannes in deſerto*) De hoc deſerto actum eſt Matt. III. (c.) *prædicans baptiſmum pœnitentiæ in remiſſionem peccatorum*) Ita & Lucas c. III. 3. Nim. de tali prædicabat Johannes baptiſmo, quo ſoli pœnitentes erant digni, quippe qui ſine vera pœnitentia digna ſuſcipi nec poſſet, nec deberet. Porro notat Lucas l. c. v. 1. prædicationem hanc Johannis, factam eſſe Anno 15. imperii Tiberii Cæſaris, Pontio Pilato Præſide Judææ.

v. 5. *Egrediebatur ad eum tota Judææ regio*) h. e. egrediebantur ad eum in deſertum homines ex omnibus Judææ partibus, & tanta quidem frequentia, ut regio ipſa emigrare videretur. conf. Matth. III. 5. *ac Hieroſolymitæ; καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται* addunt quædam exemplaria, Flavio teſte, voculam πάντες, & Hieroſolymitæ omnes. Hinc & Aramæus אורשלם וכלהון בני, & omnes filii Uriſchlem. Vulgatus: & Hieroſolymitæ univerſi. Dieteub. und alle Hieroſolymiten. Emſer: und alle die von Jeruſalem. Eſt autem Metonymia, pro quibusdam Hieroſolymæ civibus &c.

Sed hæc ſpeciminis loco adduxiſſe ſufficiat.

Lucubrationum in Pſ. XIX. meminit B. Glaſſius literis An. 1646. d. 8. Aug. ad B. Bertramum datis, quas Matthæo ſuo præfixit. Extat etiam apud nos Comment. MS. in Pentateuchum in 4. ex Verſionibus Orientalibus potiſſimum conſarcinatus:

Partem hujus Commentarii, apud Brunſuicenſes commorari, ex Cl. *Bertrami* Hiſt. Eccl. Luneburg. didici, ita enim p. 720. ſcribit: „Rev. Brunſuic. Min. Bibliotheca aſſervat ejus Geneſin enucleatam MS. in 4.

Edidit etiam Hiſtor. *Joh. Georg.* I. Elect. Sax.

Præterea vidi integrum libellum Cantionum ſacrarum, a B. Viro compoſitarum, in forma 8. ut dignus adeo ſit, cui locus inter Hymnopœos relinquatur.

Ipſe cuſtodio librum MS. in 4. cujus hæc eſt epigraphe: Kurtze und einfältige/ aber mit GOttes Wort übereinſtimmende Erklärung derer vornehmſten Lieder und Geſänge/ welche in der rechtgläubigen alſo genannten Lutheriſchen Kirchen geſungen werden. An. 1666.

Quid in hac explicatione præſtiterit, ex unico ſpecimine manifeſtum eſſe arbitror, de quo ipſe in præfatione teſtatur: An ſolche kurtze Erklärung habe ich offtmahls viel Sprüche der Heil. Schrifft angehefftet, damit man ſehen möge, wie unſere Kirchen-Geſänge mit der Bibel allenthalben übereinſtimmen, ja eigentlich aus derſelben genommen ſind. Und fürwahr, wenn man angezogene Sprüche in der Bibel fein nachſchläget, fleißig lieſet, und auff den Geſang, auff welchen ſie gerichtet, appliciret, ſo wird man auch zugleich dadurch mit den Bibliſchen Sprüchen bekannt, und derſelben läufftig werden ꝛc.

Dolendum ſane eſt, laborem hunc utiliſſimum ſuppreſſum fuiſſe. Alias enim jamdiu expleta fuiſſent pia deſideria, quæ noſtro adhuc ævo a viris Theologis plus ſimplici vice fuerunt effuſa.

De morte ipſius ex Orat. exequiali a M. Jo. Weiſſio hab. & Weiſenſ. 1683. in fol. impreſſa, ſequentia lubet repetere: Es überfiel denſelben ein ſehr ſüſſer Schlaff, unter welchem der Himmel ſich ſeinen Augen auffſchloſſe, dabey erblickte er GOtt auff einem Throne, für welchem diß Wort mit güldenen Buchſtaben zu leſen: Veni! Komm! Worauff er wie ein Adler fertig war abzuſcheiden.

LXIV.

M. Petrus *Bertram*, Naumburg. Con-Rector fuit Scholæ patriæ An. 1640. e qua evocatus fuit An. 1641. d. 16. Febr. in Scholam Episc. Cizenſem, denuo in Crucianam Dresdenſ. 1645. Tandem Paſtoratum obiit variis in locis. † 1675. Vid. Ludov. Schul-Hiſt. P. 2. p. 118.

LXV.

LXV.

Jo. Georg *Albinus*, Unter-Neiza-Weiſſenſ. contubernalis fuit D. Caſp. Ziegleri in Academia Lipſienſi: poſtea Rector Scholæ Cathedr. Numb. An. 1653. & An. 1657. Paſtor in ſuburbio ad D. Othmar. Poëta & Philologus. † 1679. d. 25. Maji, æt. 55. Scripta ab ipſo edita ſunt:

Herm. 1) *Hugonis* Pia deſideria German. verſa, atque hinc inde rythmis veſtita: 1670. in 12.
Geiſtl. geharniſchter Kriegs-Held. Leipz. 1675. in 12.
Lob der Chriſtl. Kauffmanſchafft. Leipz. 1652. in 4.
Jüngſtes Gericht und Ewiges Leben. ib. 1653. in 4.
Eumelio: Jena 1657. 8.
Himmel-flammende Seelen-Luſt. Franckf. 1675. in 12.
Geiſtl. Nacht-Harffe.
Der Himmel-wandernden Philuranien Sterbe-Thon. Jen. 1679. in fol.

conf. Peisker. Tr. von der Teutſch-geſinnten Genoſſenſchafft p. 22. & Comment. meum in Hymnos Eccleſ. in Ind. Hiſtor. p. 13.

Not. 1) Vid. Arnolds Theol. Myſt. p. 499.

LXVI.

M. Joh. *Zaderus*, Cizenſ. SS. Theol. Baccal. Rectoratus in Gymnaſio patrio delatus ipſi eſt An. 1640. d. 16. Apr. Deinceps per gradus aſcendit ad Paſtoratum Eccleſ. D. Nicol. An. 1647. d. 13. Maji. Tandem An. 1655. d. 18. Oct. Eccleſiaſtes cathedralis Numburg. conſtitutus eſt: † 1685. d. 17. Mart. æt. 66. Adornavit:

Chronicon Numburgo-Cizenſe: de quo ſequentem in modum diſſerit Ludov. in Schul-Hiſtor. P. 3. p. 201.

> „*Zaderus* memoriam patriæ ſuæ firmaturus, Chronicon. Numb.
> „Ciz. Naumburg. und Zeitz. Stiffts-Chronica conſignavit, id-
> „que in Bibliotheca Cizæ Ducali, de qua Dn. M. *Junckerus* in
> „Diſc. vernaculo de Bibliotheca Iſenacenſi aliisque Saxonicis
> „P. 2. p. 20. manu aſſervatur ſcriptum. (NB. *ſcripſit hoc* Dn.
> „*Ludov.* An. 1711.) Ipſe, dum in egregii hujus monumenti me-
> „moriam incido, repeto verba Dn. de Seckendorff in Hiſtor.

„Lutheran. J. 3. f. 387. Noſtro tempore Johannes Zaderus,
„concionator templi cathedralis Numburgenſ. Vir doctus, hiſto-
„riam Epiſcopatus, duarumque ejus urbium ex bonis documen-
„tis Germanice compilavit, induſtria haud contemnenda, in
„qua tamen ſunt, quæ emendationem poſcunt.

In Concione Dedicat. templi Cœnobialis Cizenſ. (Einwey-hungs-Predigt der Kloſter-Kirche zu Zeitz) a B. Præſule, Dn. Mich. Chriſt. *Ludovic.* hab. & An. 1692. typis exſcripta, *Zaderus* vocatur: ein frommer, Chriſtlicher, gottſeliger, hochgelahrter, wohl erfahrner und fleißiger Mann. Conf. *Sagittar.* Introd. in Hiſt. Eccl. P. 1. p. 510. Tentzel. Curieuſ. Biblioth. 1704. p. 291. Chronicon ipſum in Biblioth. Ducalem pervenit A. 1680.

Dum mentionem facimus B. Sagittarii, non incommodum erit, ſequentem adduxiſſe Epiſtolam, commercii literarii inter hos Duumviros atque hiſtoricos teſtem:

Wohl-Ehrwürdiger ꝛc. Daß an Ew. Wohl-Ehrw. in geraumer Zeit nicht geſchrieben, hat nur allein gemachet, daß ohne meinen 1) Eccardo ich nicht gern erſcheinen wollen. Weil nun derſelbe fertig, auch publice abgehandelt, überſende denſelben Ew. Wohl-Ehrw. nun ietzo, bitte dero Judicium von einen und dem andern offenhertzig zu entdecken. Die Freundſchafft, ſo mit E. W. habe, iſt billig öffentlich an Tag gegeben worden, und wird derſelben ſolches nicht zuwider ſeyn. Die letzte Section von dem treuen Eckart habe müſſen auslaſſen, ſoll aber in den Eccardum II. kommen, woran bey Gelegenheit arbeiten werde. Die ſententiam de Ducatu Thuringiæ habe geändert, nachdem Hr. Hoff-R. Schilter mir hierzu Anlaß gegeben. Er zwar nur aus dem Siffrido Miſnenſi, ich aber habe nach der Zeit aus dem Aimoino, Reginone, Lamberto und anderer Zeugnüſſe gnug, de Ducatu Thuringiæ, welchen der Landgraviatus verſchlungen. Die Dubia aber, ſo bey dieſer Materie noch habe, will ehiſt E. W. communiciren, und darüber dero Urtheil vernehmen. So bald ich nur einen gewiſſen Reſpondenten habe, will ich Hermanni und Eccardi II. Vitas elaboriren. Wenn Hermannus geſtorben, möchte wohl eigentlich wiſſen. Eccardus II. ſcheinet An. 1046. verſtorben zu ſeyn. Denn Hermannus Contractus ſchreibet alſo ad An. 1046. Eggehardus Marchio ditiſſimus ſubito moriens, prædiorum ſuorum Regem reliquit hæredem. (Lambert. ad eund. Annum Eggihardus Marchio ſubitanea

morte præfocatus interiit) denn ich bilde mir gäntzlich ein, daß ſolches Eccardus II. ſey. Sonſten fällt mir ein, daß Hermannus eben zu der Zeit, wie ſein Vater Eccardus I. erſchlagen, zu Weimar Graff Wilhelmen gefänglich genommen, und ſolches um deswillen, weil Wilhelmi Sohn Witikindum und Hermannum umgebracht. Die Worte lauten alſo: Is namque (Hermannus) eum juſſu Patris (Eccardi I.) Wilhelmum Comitem ſenectute ac omni bonitate proficuum ob vindicandam Witikindi & Hermanni necem, a filio ſuimet eis illatam, valida manu in Wimari poſſideret. (Ditmar. l. 5. f. 103.) Hie möchte gern wiſſen, wer denn der Widekindus und Hermannus geweſen, daß ſich Eccardus I. und Hermannus ihrer alſo angenommen. Oder weil Eccardus I. Dux Thuringiæ geweſen, daß er Amts halber den Sohn Wilhelmi, und weil ſelbiger vielleicht nicht zugegen, den Vater deswegen tödten wollen. Es ſind aber nur conjecturæ. Sonſten elaborire ich zu Zeiten etwas in denen Notis über den Groitſchium de Sala fluvio, 2) habe auch des Bruſchii 3) Beſchreib. des Fichtelberges, wiewohl teutſch, bekommen, weiß auch nicht, obs je in Lateiniſch geſchrieben. Sonſten möchte auch wohl wiſſen, ob jemand den Bruder-Krieg zwiſchen Friderico Placido und Wilhelmo völlig beſchrieben hätte. Denn es mir auch zum Groitſchio dienen würde, und ſonderlich beſchreibet er bey Leuchtenburg, wie Apel v. Vitzthum Diener ſich ſo tapffer defendiret, welches ich ſonſten noch nicht geleſen. Bey Rotenſtein referiret der Autor die Hiſtorie von Apel von Gellingen, welche ich jederzeit vor eine Fabel gehalten, oder er müſte ein groſſer Zauberer geweſen ſeyn. Man weiſſet ſeine Spur an mehr Orten. Jena, ſchreibet er, habe den Comitibus de Maruſan gehöret: Halte nicht, daß diß in rerum natura geweſen. Der Contextus aber giebts, daß er die Graffen von Arnshaug verſtehen müſſe. Bey Beſchreibung der Abtey S. Georg vor Naumburg, darinnen ſonſt faſt ſo viel Errores, als Zeilen, gedencket er eines Raben, der in Stein gehauen. So E. W. davon etwas bewuſt von Thoma Hebenſtreit, dem Abt ſelbigen Cloſters: Da auch ſonſten E. W. die Mühe auff ſich nehmen wollen, und was zur Erleuterung der Naumburg. Hiſtorien dienet, communiciren, ſoll es gerühmet werden, habe auch deswegen an den Herrn Syndicum geſchrieben. Empfehle anietzo ꝛc.

Jena, d. 5. Febr. 1675.

Caſpar Sagittarius.

Not.

1) Prodiit B. *Sagittar.* Exerc. Hiſt. de Eccardo I. Jen. 1675. quam ſecuta eſt Hiſt. Bipartita Eccardi II. Jen. 1683. Recognovit, atque præmiſſo directorio monumentorum ad ſtatum Epiſcopatus Numb. pertinentium typis repetitam foras dedit Cl. D. D. C. G. *Buderus*, Jen. 1718.

2) Groitſchii Deſcript. Salæ Fluvii, ed. 1584. in 8. De Corvo iſto Zaderus *αὐτόπτης* ſtante adhuc templo cœnobiali in Chron. MS. ita: Dieſes Rabens Bild hab ich nicht können zu ſehen bekommen.

3) Juncker, in der Geograph. der mittlern Zeiten ed. 1712. in 4. die Beſchreibung des Fichtelberges wird man zwar von Caſp. Bruſchio in einem abſonderlichen Tractätgen antreffen, aber noch accurater in Hr. Lehmans Hiſtor. Schauplatz des Meiſn. Ober-Ertz-Gebürges p. 30. Integram Montis pinniferi deſcriptionem a *Bruſchio* vernaculo idiomate exaratam, hodie vero rariſſimam, Aut. Anon. repetit in der Beſchreib. des Fichtelberges ed. 1716. Lipſ. in 4. ubi P. 2. p. 173. Bruſchius patriam ſuam ac parentes indicat.

LXVII.

D. Lazarus *Suſenbeth*, Phyſicus Numburg. An. 1559. &

D. Hector *Schlanboſius*, pariter Phyſ. Numb.

Prodierunt ex Schola *Alsfeldenſi* Haſſiaca. Hinc ex Franc. Jrenæo excitantur a J. J. *Winckelmanno* in Beſchreib. Heſſen-Landes P. 2. c. 2. f. 203. Aus dieſer Schule, ait, ſind viele Hochgelahrte und treffliche Leute entſproſſen. Ferner ſind allhier gebohren ꝛc.

LXIIX.

Jo. Georg. *Grævius*, Numburg. filius Georg. Grævii, Rev. Capitul ædilis: orbis literati Dictator. 1) Tyronicia literarum poſuit in ludo Portenſi, deinde vero Academiam Lipſienſem petiit. Tandem in Hollandia Trajecti ad Rhenum profesſionem Polit. Hiſtor. & Eloq. ſuſtinuit, atque patriam religionem cum Reformata commutavit. Valetudine inter tot labores ac vigilias per omnem vitam uſus eſt proſperrima. † amici ſui Pontani ædes ingreſſurus An. 1703. d. 11. Jan. æt. 61.

De ipſius vita & ſcriptis viri eruditi certatim commentati ſunt. vid. Hiſtor. Biblioth. *Fabric.* P. 3. p. 275.

Ultimus ipſius labor, quem ante obitum ad finem fere perduxerat, circa vaſtum opus occupabatur, cujus titulus:

Theſaurus Antiquitt. & Hiſtor. Italiæ. Prodiit 3. Tomis A. 1704. curante Jac. Perizonio.

conf. Obſerv. Miſc. ed. Lipſ. 1715. T. 2. p. 226.

Not.

1) Petrus *Burmannus* in Orat. funebri, præfationibus & Epiſtolis Grævianis a celeb. J. A. Fabricio collectis, & Hamb. 1713. in 8. editis, inſerta, p. 555. eruditorum Principem, imo ipſam eruditionem & literas cum Grævio ſepultas eſſe, aſſerit, & p. 556. de Numburgo, Grævii patria, honorifice prædicat.

LXIX.

M. Petrus *Loſſius*, Numburg. æditui filius. Poſt Paſtoratum in pago Martisburg. Skeuditz debita fide adminiſtratum, ut Paſtoratum ad æd. D. Mar. obiret, in patriam vocatus eſt, ubi 40. annis exactis, munus concionatoris cathedralis An. 1685. conſequebatur. † 1690. d. 19. Mart. æt. 71. Ejus ſunt:

Tuba Prophetica, ſ. Prophetiſche Poſaun des Hirten von Thekoa, i. e. Prophetia Amoſi LXXIV. homiliis expoſita, ed. Lipſ. 1675. in 4. conf. L. Carpzov. Introd. in libb. Prophet. V. T. p. 329.

Viator Chriſtianus, ſ. Geiſtl. Pilgram i. e. Catechiſmus-Predigten, ubi in P. 1. partes Catechiſmi, in P. 2. Tabula Oeconomica explicatur: ed. Lipſ. 1685. in 4.

Seelen-Gärtlein ib. in 12.

LXX.

Georgius *Francus*, ſ. Franck a Franckenau, Numburgenſ. Filius 1) Sebaſtiani, non divitis cujusdam villici, quem erudita quædam diaria prædicant, ſed Aſyli, quod vocant, & quidem tenuioris fortunæ incolæ. Primis literarum elementis imbutus eſt in Schola cathedrali, Rectore M. Prettenio, 2) ſub cujus moderamine An. 1661. d. 21. Octobr. (teſte Diſſ. de Altercatione Michaëlis Archangeli, Cizæ formis in 4. impreſſa) in publica panegyri de Angelorum præſidio carmine latino epico declamavit. Poſtea in Academiis Lipſienſi, Jenenſi, Argentoratenſi 3) & Heidelbergenſi 4) inclaruit, in hac etiam An. 1679. Profeſſioni Medicæ præfectus, & munere Procancellarii functus eſt. Fuit variarum Societatum Literariarum Collega. *Leopoldus* M. Rom. Imper. privilegia nobilitatis cum Comitis Palatini dignitate ipſi impertiebatur. Exorto autem ferali bello Gallico, Wittebergam ſe contulit, ubi non ſolummodo Profeſſoris Medici, ſed Archiatri quoque Electoral. Saxon. axioma eſt conſecutus. Tandem Rex Daniæ ipſum expetiit, cui 5) vocationi paruit, Conſiliarii atque Archiatri regii dignitate ornatus. † 1704. d. 16. Jun. æt. 60. v. Gelehrt. Lexic.

Ingenii, quæ edidit, monumenta, inter alia ſunt:

Flora, vel Lexicon plantarum & vegetabilium uſualium. 1672. in 12.

Satyræ Medic.

P. Zacchiæ Quæſtiones Medico-Legales, variis Notis Juridicis & Medicis adauctæ. 1685.

Quil. Maxuelli, Angli, libri 3. de Medicina magnetica, ex Muſæo Franci noſtri prodierunt, Francof. 1678.

Tr. poſth. de palingeneſia artificiali plantarum Hal. in 4. An. 1717. auctus & emendatus abs J. C. Nehring. huic ſubjicitur elogium Franci, a celeb. Norimb. Medico, D. Godofr. Thomaſio, ſcriptum. Prodierat Tract. ſuperſtite adhuc Franco, Heidelb. 1680. vid. Neue Biblioth. N. 57. p. 541. Nachleſe, p. 827.

Diſſertationes varii argumenti.

Ineditis accenſenda ſunt Commentaria Exeget. in S. Scripturam: de iis Relatt. Innoc. An. 1717. p. 812. ſequentia commemorant:

> Es iſt unter andern Speciminibus Bibliſcher Wercke bekannt worden, des Kön. Dän. Leib-Medici und Juſtitz-Raths, Hr. G. Franck von Franckenau, Opus Biblicum, der mehr als 1000. Commentarios über die Bibel excerpiret und zuſammen getragen ꝛc. Autor ipſe de iis in literis dat Hafn. VI. Kal. Mart. 1704. ita: *Bibliotheca mea facile 8000. volumina complectitur. Horas vero meas ſubciſivas ſacræ dedicavi lectioni, ita ut ab aliquot annis Commentarium in SS. Biblia per ſpicilegium quoddam collegerim XIII. Voll. in Fol. Ipſa vero S. Biblia B. Lutheri a principio matrimonii mei usque huc jam 72da vice perlego, abs ullo ordinarii laboris detrimento.* Et in Epiſtola vernacula dat. Hafn. 1702. 12. Sept. Nun kömmt allmählig bey mir das Alter heran, und mercke ich augenſcheinlich den Abgang der Kräffte, habe

aber meine eintzige Luſt an GOtt und ſeinem Wort. Wie denn ohne eiteln Ruhm zu melden, von Zeit meines Eheſtandes die H. Bibel nun 61. mahl durchgeleſen, auch horis ſubciſivis aus allerhand Auctoribus notas biblicas geſamlet auff XII. Folianten, und darinnen bereits bey 2000. Auctores ſacros & profanos allegiret, welches mein angenehmſter Zeit-Vertreib, ſonderlich wenn ich allergnäd. Herrſchafft aufs Land folgen muß . . . Addit porro: Sonſt hätte ich groſſe Begierde, meinem liebſten Vaterland zu Ehren und Beſten, eine Naumburgiſche Chronicke einmahl im Druck zu ſehen, de Epiſcopatu & urbe Naumburgenſi, weil zumahl in der Dom-Kirche noch ſchöne Antiquitæten. Subjicit deinde quædam de Chronico B. *Zaderi*, & finit: Neſcio qua natale ſolum &c. Tandem: Ich habe inzwiſchen eine Bibliothec von mehr als 8000. Voluminibus, wie auch ein klein Müntz-Cabinet von antiquen und modernen, auch ein Muſæum curioſarum rerum naturalium geſamlet ꝛc.

Viſum eſt aliquando Ill. Franco noſtro in campum Philologicum excurrere, En ſpecimen quoddam in literis, dat. Argentin. An. 1666. d. 10. Aug. ubi ita: *Ne ἄμȣσος diſcedam, ex te noſſe aveo duas vocales e, æ, & jungendi cauſas. Litem enim cum M. non ignoro. Peto ut ocyus hic ſuccurras mihi, quo aliis ſuccurram. Quid ſentis de U ex Græcorum Υ, legaturne Latinis vau an U? poſterius ego. Ut inde rectius eu-angelium; velut eu-phonia, eu ge: ita quoque eu-ander, non evander. Ratio, quia Virgilius ſemper primam producit, quæ alias, ſi vau foret conſonans, & legeretur ut vau; corriperetur, quia E habet. Præterea tuum & aliorum de lapidibus & aliis MS. citius tranſmitte. Uſui erit maximo.*

Not.

1) Antipelargiæ exemplum præbuit Ill. *Francus*, parentes quippe ſuos Heidelbergam ad ſe evocavit, liberaliter habuit, ibique etiam extinctos honorifice contumulari, atque ſermonem funebrem publice excudi curavit. Ipſe ita ſcribit in literis Heidelberg. 1674. 21. Apr. *Forte fata volent, ut vel hac æſtate adhuc Vos inviſam; animo enim eſt, dilectiſſimum parentem ad me evocare & ἀντιπελαργεῖν.*

2) Tenerrimo amore ad urnam usque complexus eſt hunc Præceptorem, id quod literæ ipſius penes me latitantes ſatis ſuperque edocent. Singulare

gulare eſt, quod filium ſuum eadem methodo formaverit, ita enim in literis ad Prettenium Francof. ad Mœn. 1685. d. 15. Apr. datis: *Filius natu maximus 16. annos natus paucis retro diebus e Gymnaſio Heidelbergenſi eximebatur, nuncque lectiones frequentat publicas, inſiſtitque eidem via regia, quam Te hodogeta olim ego trivi, maximo adhuc cum emolumento, unde & Tibi abs me immortales gratia &c.*

3) Venit Argentoratum An. 1666. M. Aug.

4) Audiamus ipſum B. Virum in literis Argentor. 1672. 11. Mart. *Sciat porro, quod non ita pridem Sereniſſimo atque Potentiſſimo DN. Electori Palatino, DNo meo Clementiſſimo, clementiſſime placuerit, me (ubi antea coram curioſiſſimis quibusque Phyſicis, Medicis, ac Mathematicis diſcurſibus vires meas ipſe ſatis exploraras) Argentorato evocare, & ad Profeſſionem Medicam ordinariam lauto ſtipendia Heidelbergam convocare. Ægre quidem Argentoratenſes mei me dimittunt, & ſpe, qua hactenus fruſtra, lactare conantur futuræ Profeſſionis in ſua Univerſitate. Sed cum hæc Palatina ſit ordinaria, nullisque modis aut mediis extorta, ei deeſſe nolui, ſed conſenſum meum fidemque Sereniſſimo dedi, ſtatimque poſt Paſchatos auſpicio divino Heidelbergam antiquiſſimam pergam cum 6. Studioſis Auditoribus & commenſalibus; præeuntes vero uxor aliquot ſeptimanis poſt ſequetur cum familia. Nec eſt quod vereamini conſcientiæ torturam; Religio enim noſtra orthodoxa pure ibi & libere viget, ſuntque adhuc 3. Profeſſores Lutherani, ut taceam plurimos & præcipuos Sereniſſimi miniſtros, ac permultos alios cives. - - - - Sciat tandem, me jam tertia vice ab illuſtri S. R. I. Academia curioſa honorifice invitatum, ut adderer tantis Viris Collega, nec his deeſſe potui, utut voluerim &c.*

5) Id quod factum An. 1695. M. Jun.

LXXI.

M. Theophilus *Colerus*, Lipſienſ. Ad Rectoratum Scholæ Numb. vocatus An. 1648. Officium ſcholaſticum An. 1660. commutavit cum Eccleſiaſtico, eo quippe anno Paſtoratus Oſterodenſis in Ducatu Grubenhag. ipſi collatus eſt. Tandem An. 1675. accerſitus eſt Jenam ad munus Paſtoris & Superintendentis, quo ad finem usque vitæ functus eſt. † 1685.

Inter Programmata Numburgi ab ipſo conſcripta ac edita, ſequentia mihi innotuerunt:

De trito illo: Poſt Martinum bonum vinum. Jen. 1652. 21. Nov. in quo de Vino agitur.

De Natali Chriſti, Jen. An. 1653 30. Dec.

Non incommodum erit, ex illo repetere, quæ de ritibus tempore Adventus habet: *Ut per candelas in S. Cœna celebratione non modo de tempore, quo divinum hoc epulum primo fuit inſtitutum, ſed de graviſſimis ſimul primorum ſeculorum monemus perſecutionibus, per quas in ſubterraneis locis ac cellis demum, chriſtiana ſacra fuerunt peragenda: ita beatiſſimorum virorum forte inſtituto non præparare nos tantum ad natalitia ſolennia, ſed luctuoſum & triſtisſimum illud expectati Mesſiæ tempus, per quatuor hebdomadas, animo inſimul concipere debemus. Nec adverſari conjecturæ videtur æque antiquus mos Eccleſiæ, quo per omne ſepius laudatum tempus, idque lugubriter ac nigris, quæ dicebant, pammentis celebrandum, non lætitiæ modo politicæ at civilis, in prohibendis nuptiis, ludis, choreis, comeſſationibus, obicem poſuit, cana ac ſana illa Vetuſtas, ſed quo & ſpiritualia omnino gaudia, quæ in ſanctisſimis alias canticis: v. i. Gloria in Excelſis: Te Deum laudamus: & in aliis ſimilibus, gaudemus, ceſſare illa apud omnes pios voluit. Omnia in eum finem, ut eſſet ſimulacrum aliquod, aut monumentum ſeu Symbolum, quo ipſo triſtisſimam & afflictisſimam Patrum conditionem, antequam veniret plenitudo temporis, & ubi omnes nihil ante differebant a ſervis, tanto rectius æſtimaremus, quæ tot annorum millibus mutata demum fuit. Ut nihil jam addam de verſa ſortis gaudiis, quæ, quibus tenerior juventus in Vigilia Nativitatis exhilarari ſolet donis, præſentare ſanctisſimi Majores inſtituerunt, &c.*

De Angelis, Jen. 1654. d. 27. Sept. in quo de Ordinibus Angelorum, de natali, de numero &c. diſſeritur.

De exorto Sole juſtitiæ, Jen. 1656. d. 14. Mart. ubi de quadruplici ipſius ſingulariter ſolenni ortu juxta ſingulos ætatis mundi quadrantes agitur, *verno:* in facta promiſſione, *æſtivo:* in Incarnatione, *autumnali:* in converſione Germaniæ ſub Carolo M. *hyemali:* in iterata patriæ illuſtratione tempore Reformationis.

De paſſione Domini Jen. 1657. d. 24. Mart.

De Extremo Judicio ad verbi divini ductum Jen. 1657. d. 21. Dec.

De cœleſtibus Salvatoris Jeſu Chriſti Natalitiis. Jen. 1659. d. 29. Dec.

Editæ quoque ab ipſo Jenæ ſunt variæ Conc. Funebr. vid. Gelehrt. Lex.

LXXII.

D. Rudolphus Wilhelmus *Crauſius*, Numburg. Medicinæ Prof. Extraord. factus eſt in Academia Jenenſi An. 1671. atque eodem anno etiam Ordinar. Poſtmodum An. 1673. Facultatis Senior. † An. 1718. d. 26. Decembr.

Diſſertt. & Programmata abs ipſo foras data, enumerat *Zeumer.* in Vitt. Proff. Jen. Claſſ. 3. p. 72.

LXXIII.

Caſpar Matthæus *Eylenberg*, parentem habuit *Caſparum*, Oeconomum Scholæ Portenſ. qui † 1647. Illuſtris collegii Canon. Numburg. Syndicus, vir induſtrius, rerumque hiſtoricarum oppidò gnarus, cui cum B. Caſp. Sagittario peculiare interceſſit literarum commercium. † 1696. d. 25. Dec. æt. 66.

Librum de Caſibus Tragicis conſcripſit, de quo *Ludovic.* Schul-Hiſtor. P. 2. p. 237.

It. Tract. MS. de ſucceſſione ab inteſt. v. Fiſchers Statut. der Stadt Naumburg f. 23. & 30.

> Facere hac occaſione non poſſum, quin ſignificem, librum MStum mihi eſſe, & dedicatum Joh. *Theillio*, Rectori, *de Caſibus Tragicis Virorum, Scriptis & eruditione illuſtrium* Caſp. Matthæi *Eylenbergii*, editum enim eum eſſe, non comperi, dignum tamen, qui, ex recentiore hiſtoria ſi allatæ fuerint acceſſiones, foras aliquando proferatur.

Ejusmodi acceſſionis loco ſubjiciam ſtatim exemplum *infelicis literati*, patriæ pariter Numburgenſ. & quidem ex *Löberi* Hiſt. Eccl. Orlamund. p. 312. ubi hæc de eo refert:

Heinricus Kettwig, Naumburgenſis. Vocatus An. 1642. Dom. 2. Adv. (ſc. Keslariam in Diœceſi Orlamund.) Huic exantlatis ſummis belli injuriis, DEus largiter benedixit. Unde ſucceſſu temporis nonnulli obſervantes, bonum hunc virum aliquid pecuniæ in ovili abſcondere, eidem inhiarunt. Is vero jacturam paſſus, animi anxius, in eam incidebat dementiam, ut pro pecunia recuperanda, ſuſpectas perſonas conſuleret, & artibus ſuperſtitioſis, adjuvante Ludimoderatore, uteretur. Criminum convictus ab Ill. Conſiſtorio ab officio deponebatur An. 1667. & una cum uxore & Ludimoderatore (etiam remoto) & alio quodam incola (qui eum conſilio juverat) publica pœnitentia, Eccleſiæ ſcandalizatæ cogebatur ſatisfacere. Quibus peractis, Satanas virum hunc graviſſimis tentationibus inquietabat & cribrabat, ut ſæpe mente motus videretur, & frequentes Confratrum ſuorum viſitationes parum proficerent. Imo periculum erat, ne vel vitæ ſuæ, aut aliorum, damnum inferret: unde catena ſuo alligabatur cubiculo fere usque ad tempus mortis, quæ infelici obtingebat Anno 1670. d. 15. Mart. anno ætatis 55.

LXXIV.

D. Jacobus *Wolffius*, Numburg. Initio varia eruditionis ſuæ ſpecimina edidit in Academia Lipſienſi, deinceps An. 1670. Jenam ſe convertit, porro aliquot annis Altenburgi transactis, Jenam rediit, atque An. 1690. d. 17. Maji Profeſſor Medic. Extraord. renunciatus eſt. † 1694. d. 25. Jul. morbo contagioſo, 52. ætat.

Vitam atque Exercitt. ipſius Medicas prolixius ſuggerit *Zeumer*. in Vitt. Proff. Jen. Cl. 3. p. 90.

LXXV.

M. Joh. Keilhacker, Numburg. 1) Con-R. Scholæ Nicolaitanæ Lipſ. 1699. unde evocatus eſt ad Rectoratum in D. Annæ montibus 1702. quem ultra quinquennium ad extremum usque vitæ halitum magna fide ac dexteritate geſſit. † 1708. d. 12. Mart. æt. 40. In ſcriptorum ab ipſo emiſſorum numero ſunt:

Diſſ. de Muſæo Alexandrino, hab. Lipſ. Præſide D D. Adamo Rechenbergio An. 1698. cujus Exercitt. Acad. inſerta legitur T. 2. p. 523. allegatur in Fabric. Bibliograph. Antiquar. p. 619. it. p. 48.

Curieuſe Hoffmeiſter, 2. Theil, ſub ficto nomine Ferdinandi Neoburgi, Lipſ. 1702.

Die Durchlauchte Conference, loco Supplementi des Hofmeiſters 1703.

Invitatio ad Ludos Gymnicos Scholæ Annæmontanæ. 1703.

De Fatis incendiorum Urbis Annæmontanæ 1704.

Invitatio ad Iliadem ulteriorem de Fatis Urbium, carminice 1704.

De Fatis Principum, ſeu ſacrum parentale pro memoria Leopoldi. I. Imp. An. 1705.

De Fatis literarum. 1706.

Genethlia Chriſti.

Meletemata de Paſſione Chriſti. 1707.

Autor etiam eſſe dicitur Bibliothecæ novorum librorum, quæ ſub adſcito nomine *Neocori* in Hollandia impreſſa eſt A. 1698.

Not.

1) Numburgenſis vocatur in excitata Diſſert. apud B. *Rechenbergium*, quia in agro Numburgenſi, nempe in oppidulo Oſterfeld natus, Numburgi vero, quorſum parentes ipſius migrarunt, educatus, ibique tum in Schola Senator. tum Cathedrali, bonis literis imbutus eſt. v. Progr. Exequiale M. Georg. *Mülleri*, Con.-R. Annæmont. in *Wilischii* Incunab. Schol. Annæb. p. 189. Extat ibidem p. 194. Elogium ſepulcrale *Dopperti*, dignum omnino (uti omnia Viri illius celeberrimi) quod huc ſubeat:

Dis. Manibus.
Et.
Memoriæ. Sempiternæ.
M. JOHANNIS KEILHACKERI
Rectoris. &. Philologi.
In. D. Annæ. Montibus.
Celeberrimi.
Sit. hoc. Elogium. Sepulcrale.
S.

Continet. Hic. Tumulus. Oſſa.
M. JOANNIS. KEILHACKERI.
Philologi. Percelebris.
Viri. DEO. Muſisque. Accepti.
Et.
De. Lyceo. In. D. Annæ. Montibus.
Efflorenti.

Immortaliter. Et. Ultra. Invidiæ.
Stimulos. Promeriti.
Quem. Sua. Virtus. Et. Ampla. Liberalium.
Artium Cognitio. Ac. Jugis. Annalium.
Perveſtigatio. Eruditis. Commendat.
Et. Doctrina. Multijuga. Judicio. Induſtria.
Meritis. Eximiis. Ac. Condecentibus.
Honoribus. Temperata. Longe.
A. Vulgi. Conſortione. eximit.
Monimenta. Hiſtorica. Geographica.
Orientis. Triplicisque. Græciæ. Ac. Docendi.
Donum. Eximium. Et. Svavis. Cum. Viris.
Eruditione. Claris. Verſandi. Conſuetudo.
Vindicant. Ab. Interitu. Keilhackerum.
Et. Gloriam. Domi. Forisque. Partam.
Poſt. Fati. Legem. Sartam. Salvamque.
Conſervant.
Docuit. Lipſiæ. Et. Annæbergæ.
Spartamque. Commiſſam. Vel. Ad. Extremum.
Vitæ. Halitum. Et. Inter. Exulceratos.
Hydropis. Cruciatus. Cum. Bonorum. Plauſu.
Et. Sanitatis. Jactura. Impigre. Complevit.
Et. Vel. Ideo. Deflendus. Quod. In. Optima. Ætate.
De. Sua. Statione. Non. Sine. Numinis.
Supremi. Nutu. Ceſſerit. Ac. Urbi. Amicis, Conjugi.
Mœrenti. Scholæque. Proſtratæ. Triſte. Sui.
Deſiderium. Reliquerit.
Tandem. Voti. Sui. Compos. Et. Vitæ. Satur. Immaturæ.
Amicorum. Delicias. Haud. Sentit. Amiſſas.
Quas. Omnes. In. DEO. Præpotenti. Concludit.
Nec. Vani. Fluxique. Temporis. Jacturam. Deplorat.
Quod. Totum. Æternitate. Circumſcribit.
Nec. De. Fati. Acerbitate. Conqueritur.
Cui. Debet. Immortalitatem.
Nec. Seculi. Honores. Laboresque. Amplius. Curat.
Jam. Dominus. Æternorum. Et. In. Perpetua.
Tranquillitate. Conſtitutus.
Nec. Laborat. De. Intercepto. Mortalis. Vitæ.

Curſu. Breviore.
Cum. Jam. Jam. In. Poſſeſſione. Immortalitatis.
Securus. Tranquillusque. Conquieſcat.
Cum. Mors. Loquendi. Facultatem. Interciperet.
Eloquentiam. Qua. Vivus. Excelluit. Non. Amiſit.
Quoniam. Mortalis. Linguæ. Defectum.
Immortalis. Mens. Minus. Perſenſit.
Hinc. Mortuorum. Hominum. Officia. Tunc.
Non. Quæſivit. Quos. Antea. Aſſiduo.
Labore. Ac. Diligentia. Improba. Legendo. Et. Meditando.
Contriverat.
DEum. Et. Immortalia. Spectabat.
Ex. Quorum. Interna. Meditatione. Scrutabatur.
Scientiam. Sine. Labe.
Doctrinam. Cum. Virtute.
Æternisque. Radicibus. Infixam.
Quod. Experientia. Quotidiana. Diſcimus.
Nunquam. Tamen. Satis. Scimus.
Illud. Jam. Rurſum. Sed. Experimento. Nimis.
Luctuoſo.
Plus. Quam. Satis. Hauſimus.
Ne. Doctor. Et. Sagacioris. Ingenii. Florentisque. Adhuc. Ætatis.
Viros. A. Moriendi. Lege. Eximi.
Sed. Præter. Spem. Et. Opinionem. Ferales. Dies.
Præcipitari.
Crevit. Jam. Keilhackerus. Hæreditatem. Æternam.
Buſtum. Exornant. Roſæ. Et. Lilia.
Quæ. In. Sempiternam. Amicitiæ. Memoriam.
Cariſſimis. Manibus. Spargit. Simulque.
Supremum. Vale. Pronunciat. Amicus. Mœrens.
Et. In. Intimis. Pectoris. Penetralibus.
De. Inſperati. Fati. Acerbitate. Tactus.
M. DCC. VIII. M. Martio. M. Jo. *Doppertus*, R. Lycei. Sneeberg.

LXXVI.

D. Joh. *Pretten:* Numburg. 1) Patrem nactus virum honeſtum, Johannem Pretten, vietorem. In Schola patria atque Gymnaſiis Gerano & Hallenſi optime inſtitutus An. 1656. in Academidemiam Lipſienſem diſceſſit. An. 1659. d. 15. Nov. cura Scholæ cathedralis ab Ill. Canon. Numb. Collegio ipſi fuit demandata, mox An. 1663. d. 14. Aug. a Senatu Numb. vocatus eſt ad Diaconatum in æde Wenzeslaitana. Poſtea An. 1681. alia, & quidem inexpectata vocatione Sereniſſimi Epiſcopatus Numb. Adminiſtratoris Div. Mauritii, partes Paſtoris & Superintendentis Siluſini in Comit. Hennebergenſi ſuſcipere juſſus eſt. Elapſo triennio An. nempe 1684. Senatus Numb. ad munus Paſtoris Prim. ipſum revocavit, cui etiam ad vitæ usque exitum cum laude præfuit. † An. 1708. d. 15. Mart. ætat. 73.

Monumenta ingenii reliquit:

Progr. de Natali Chriſti, quod de Natalibus præcipit. Ciz. 1659. d. 28. Dec.

De Angelis, ubi 2. Section. fuſius de Geniis agitur. Ciz. 1660. plag. 4.

Cupreſſus apud Tumulum *Eleonoræ Magdalenæ*, Filiæ Sereniſſimi D. Mauritii. Ciz. 1661. Kal. April.

De Grammatica, ſeu Invitatio ad Valedictorias Hartmanni & Quirini Schacherorum, Ciz. 1661. Kal. Maj.

De Vigiliis & Somno, ſeu Invitatio ad ἀποβατήριον, Jo. Balth. Himmelii, D. Enochi fil. Ciz. 1661. plag. 2.

Diſſ. de Altercatione Michaelis Archangeli cum Satana, Ciz. 1661. plag. 2.

De Spiritu S. & Septenario S. Ciz. 1662.

De virtute, nobilitatis matre, ſ. Invitatio ad Sermonem apobaterium E. B. ab Atzendorff. Ciz. 1663. plag. 2.

L. de Notis ſ. Siglis Antiquorum 2) ad Lipſii Ep. 27. Cent. 1. Edit. Ciz. 1660. in 12.

Biblia Schleuſingenſia, 3) impreſſa 1684. in 4. & fol. 1691. in 4. 1694. in fol. 1695. in 4. 1698. Acceſſit Index vocabulorum Germanicorum obſoletorum. 4)

Orat. Paneg. in obitum D. Sophiæ Eliſabethæ, viduæ Sereniſſimi D. Mauritii, Schleuſingæ hab. & B. Ludvvigii, Concion. Aul. Conc. Exequial. inſerta. ed. Ciz. 1685. in fol. maj.

Not.

1) Vitam Prettenii recenſet Weinrich im Henneb. Kirchen- und Schul-Staat, p. 419. conf. Conc. meas Funebr. ſub Tit. Pflicht gegen die Todten, p. 49. ubi ipſius Symbolum refertur: In vulnera Jeſu mei fugio, In vulneribus Jeſu mei quieſco, In vulneribus Jeſu mei moriar. Veni mi Jeſu! Amen.

2) De hoc libello ſequentes *Reineſii* literas lubet ſubjicere.

S. P.

Redeunt ad Te, Vir Reverende, qua e Tuis mecum communia eſſe volueras, ita uti optima maxima venerunt: agnoſco gratificandi mihi voluntatem, eademque erga deſideria, ſi qua fuerint, tua me futurum recipio. MStus P. de Vineis in omnibus, cum edit. Baſil. SchardI a. 1566. convenit. Lapides Moguntinos omnes jam ante excerpſit ex Huttichio & Apiano Gruterus, locis, qua notata habes ad margines tuarum ſchedarum. Abbreviationes Juris Canon. collectas ediderunt jam olim. Libellum tuum de Siglis exhibuit inſpiciendum mihi ille, qui literas tuas adferebat; in eo, quas e Paulo producis interpretationes, plurima fallunt. In GNRS. litera quavis ſyllabam facit: GeNeRoSus, ut in illo CPRBR τὸ comparaberunt. J. O. M. I. M. reddenda ſc. Jovi Optimo Maximo Junoni Minerva: uti toties expreſſum in ſaxis. Silexerius, quod monſtrum pepererunt Editiones Pauli, eſt Siremps Lexeis. KMN eſt Capitis Minutio. H. A. C. Hoc Amplius Cenſeo: formula in judiciis uſitata; nota e Plini. l. 2. ep. 11. τὸ C nota eſt Centenarii: additum ergo quinario notat quingenta VC. eademque figura quingenteſimum annum ſignari notavi aliquando in campana ædis ad D. Bartholom. Altenburgi: neque dubito, quin ſic in MStis ſeculi decimi quarti & quinti reperiatur. Ita bene vale & ſalve

a *Reineſio*. Lipſ. 9. Jul. a. 1666.

Inſeram hic pariter alias a Celeb. *Daumio* ad noſtrum datas:

ὑπερευδαιμονεῖν!

Cl. & Preſtantisſime Vir, Fautor & Amice pl. honorande.

Non male dixit, qui dixit, multos mereri famam, qui non habeant; habere multos, qui non mereantur. Id vel dum verum experior. Indignor tamen, me, qui nullo modo mereor famam, fama tamen invitum aliis volitare per ora virum, & latibulum cupitum mihi ſic ſubtrahi. Sane tua Epiſtola cum gratisſimo dono inopinanti adveniens quam ſtupefecerit me, cum ignotam manum conſpicarer, & ignoti amici tantum favorem imme-

immerens cognoſcerem, non facile explicavero. Nec quid hic reponam, ſtatim ſubit. Infinities enim me diſturbat avocationum catena, ita, ut nec meus ſim, nedum aliorum, etſi maxime eſſe velim, & ſim quoque aliorum. Quapropter, cum præter ſolas gratias, quas verbis ago habeoque plane ſingulares, reipſa nihil adſit, quod pro pulchro & erudito tuo Donario rependi queat, imparem & imparatum benevole excuſabis, & epiſtolari tamen hoc garritu cognoſces, ſi non votis tuis ſatisfactum ſit, tuas ſaltem recte appuliſſe. Quibus diligentiores quidem & accuratiores ſub primo amicitiæ noſtræ initu maxime debebam. Sed neque occupationum continua (quod dixi) ſeries, neque valetudinis, cum qua non ſemper convenit, habenda ratio id patitur, præſertim proximantibus Lipſienſibus Nundinis. Williſſus ne nomine quidem hactenus notus mihi fuit, & vix Davum reperies, qui Oedipum me quæris. Inſcriptiones Gruteri, quas Nobiliſſ. Barthius p. r. olim venales mihi proponebat, quod Indicibus deſtituerentur, repuli. Et jam audio illius Exemplaris poſſeſſorem Excellentiſſimum, Dn. M. Boſium meum, Prof. Jenenſem. Neſcio an M. Valer. Probi libellum cum Henr. Ernſtii Notis, Soræ 1643. in 4. editum, videris, & quæ Trithemius Poligraphiæ ſuæ adjecit. Alia feſtinanti nunc non ſuccurrunt. Nam d. Reineſii Epiſtolas & alia quid commemorem, nemini non notisſima, huc facientia? Subſcriptio Portenſium Codicum, ſi vatem optimum ago, h. e. ſi recte conjicio, notabit puto Monaſterium l. Fanum, ad quod Codex ille pertinuit olim. Quales ſubſcriptiones in meis diverſorum Auctorum membranis, & vetuſtis etiam editis Codicibus, non ſemel lego. Boſangia (Kloſter Boſen) *vero quæ ſit, memoriæ nunc non obvium plane eſt, nec ut inquiram ſollicite, vacat omnino. Hæc ad tuas Vir Clariſſime raptim tenuiterque pro more volui potuique, occaſione urgente, utque quas adjeci meas* ἐκιφυλλίδας *(cum aliunde nunc nihil detur) ſine moleſtia aſpectu, meque favore tuo ulterius dignari velis, etiam atque etiam rogo atque obſecro. B. vale Vir Clar. Dabam* Cygn. 4. Kl. Maj. 1661.

Cl. Tuæ Præſtantiæ

ſtudioſisſimus

Chriſtianus Daumius.

Num in Bibliotheca Portenſi, aut alibi, veteres aliqui Verſifices, puta, *Henricus*, Samarienſis, ſ. pauper dictus, *Bernardus* Silveſter & *Ganfredi* Nova poëtria (ut inſcripſit) lateant; ſi me, per occaſionem, docueris, peculiare debebo μήνυτρον.

Salutem a Jeſu!

Cl. & Præſtantiſſime Dn. M. Pretteni,

Fautor & Amice honoratiſſime.

Ecce Tibi Epithalamium ſatis deproperatum & ab animo non poëtaturiente, ſaltem ut ſtatim occaſione mittendi commoda oblata gratificarer petitui tuo, quod amicorum eſt, & funderem preces pro ſalute & felicitate tui conjugii, quod Chriſtianorum. Boni conſules, quicquid id eſt, & tenuitatis me excuſabis, qui Camœnas in poteſtate non habeo, & tam amice invitatus, comparere tamen per infinita impedimenta vetor. Pro miſſis Programmatibus gratias ago Muſicas, cum quod refundam, fere nil habeam. In Verſificatores autem illos quod diverſis in locis inquiſiviſti, te plurimum amo. Quorum utinam Nomina cognoſcere licitum fuiſſet, qui a me quidem non fuerunt notati, tamen forte deſiderati, quorum non exigua copia & alibi a me indicabitur. Quod ſi nomina forte illis poëmatibus, ut ſolet, aliquando deſint, ut vel initii horum compotiar, dabis, ſi me amas, operam. Quanquam fuſius ego, qui talium curioſus ſum, cum nec optimorum ſtudiorum jam magna fere ſit gratia præmiumque ullum. Indulgebimus tamen aliquando animo leniendo dolori potiſſimum, & in officio perſtabimus. Sed hæc raptim, ne occaſio præterlabatur, Tu Clariſſime Vir, bene iterum valebis, καὶ γάμῳ ἐπὶ τῷδε χαρείης! Dabam Cygnea, poſtridie Kal. Jul. cIↄ Iↄc LXI.

Præſtantiſſ. T. Clar.

ſtudioſiſſ.

Chriſtianus Daumius.

Binis exemplis Epithalamiorum, quibus meum ineſt, ſi potiri me facias, rem gratam præſtabis.

---

* De Poëtis medii ævi, a *Daumio* hic indicatis, conſ. etiam ipſius Epiſtolas a Rev. *Gleichio* Chemnic. 1709. ed. & quidem P. 4. identidem p. 49. 76. 129. 131. 133. 134. 163. 184. &c. Ipſe in lucem extulit *Bernardi* Geyſtenſ. Palponiſtam, Cygn. 1660. in 8. v. *Ludov.* Schul-Hiſtor. P. 3. p. 114. *Fabric.* Bibl. Lat. p. 721. & quæ in Supplement. p. 301. Vir Celeberrimus monuit de editione *Daumio* non viſa, ipſe animadvertit jam in Epiſt. P. 4. p. 129. conſ. *Lyſeri* Hiſt. Poet. med. ævi. p. 2001. *Henricum* Septimellenſ. ſeu pauperis Elegiam foras dedit *Daumius*, Lipſ. An. 1680. in 8. vid. *Ludov.* l. c. p. 119. Elegiam

hanc Hiſtoriæ ſuæ modo excitatæ denuo inſeruit *Lyſerus*, ubi p. 453. ait: *Quamvis de editione Daumiana certior fuerim factus, tamen quoniam & rarior occurrit, & forte minus noſtrm correcta eſt, in propoſito perſiſtam, daboque carmen integrum. Adhibui duos Codd. priorem ex Helmſtad. Academ. Biblioth. poſteriorem ex Ducali Gvelpherbytana* &c. *Marium Victorem* B. *Daumius* ad typos deſcripſit, ſed inter inedita adhuc deliteſcit. conf. Epiſt. Daum. P. 2. p. 49. & 66. & du *Freſne* Gloſſar. M. & in f. Lat. in Indice Autor. præfixo. de *Ganfredi* ſeu *Galfridi* de vino ſalvo Poetria vid. du *Freſne* l. c. *Lyſer.* l. c. p. 855. qui etiam p. 862. Poetriam illam integram exhibet. *Petri de Riga* Auroram tangit Daum. Epiſt. P. 2. p. 81. 52. 55. 70. 140. Plura habet *Lyſerus* l. c. p. 692. ſqq. conf. du *Freſne* l. c. *Fabric.* Biblioth. Lat. p. 712. & 718.

3) De Bibliis Schleuſing. v. le *Long* Biblioth. S. & quidem Elench. Chronol. p. 546. 550. B *Mayerus* in Hiſt. verſ. Germ. Bibl. Luth. ed. Hamb. 1701. p. 49. ita cenſet: *Paulo majore libertate uſus eſt D. Prettbenius, Paſt. Naumburgenſ. in Bibliis Schleuſingæ editis, An. 1684. quæ recuſa ſunt A. 1694. & Lipſiæ paucis quibusdam locis mutatis A. 1694. fol.* Quæ vero fuerit illa libertas, ex inſtituto B. Viri diſpaleſcit, quod in Præfatione expoſuit, atque ab ipſo *Mayero* l. c. latine redditum hoc eſt: *Quantum licuit, hoc egimus diligentiſſime, ut correcta pura accurataque Biblia Germanica in lucem ederemus, unde varia Exemplaria vernaculo idiomate, eaque purisſima & optima quaque antiqua & recentisſima ſtudio indefeſſo, nocturna pariter diurnaque induſtria contulimus & comparavimus* (in ſubſidium ſcilicet vocaverat ſtudioſos quosdam, quod ex ore ipſius B. Viri me audiviſſe memini) *& ubi varia neque ſatis inter ſe conſpirantes lectiones, verbaque diverſa non tam quoad Orthogrphiam, quam ipſum ſenſum occurrerent, ea ad Ebræos fontes in V. & ad Græcos in N. diſcusſimus, retentis ſelectisque iis, quæ ad eosdem propius accederent, quorum numerum maximum ſane deprehendimus, & cuilibet, qui hoc deſideraverit, poſſimus demonſtrare. Hunc laborem ego minimus ſervorum Domini ad DEI mei gloriam, meumque & proximi uſum ſalutarem in me ſuſcepi, & benignitate divina annuente jam ad umbilicum perduxi. Ubi monere debeo, me eſſentialia Verſionis B. Lutheri, quam emendavi, neutiquam temere invaſiſſe, ſolis exceptis iis, quæ pridem alii doctiſſimi Theologi, neque invito D. optimo Luthero in ſcriptis ſuis paſſim obſervarunt, ubi nihilominus, quantum fieri potuit, autoritas locorum a B.*

Viro ipſo & aliis celeberrimis Theologis emendatorum diligentiſſime ſarta tectaque ſervata fuit. Cæterum nolim gloriari, nullas a me varias Lectiones eſſe prætermiſſas &c. Repetuntur hæc a *Trillero* in Præfat. Verſioni N. T. novæ præſcripta, his additis: Es iſt dißfalls billig zu rühmen der groſſe Fleiß, welchen Herr D. Pretten, Ober-Pfarrer in Naumburg, bey Ausfertigung der Schleuſingiſchen Bibel, angewendet, und manches, was in andern Bibeln nicht geweſen, aus dem Grund-Text dazu geſetzet, und ob er zwar alle Fürſichtigkeit gebrauchet, ſich an den Eſſentialibus der corrigirten Dollmetſchung des Herrn Lutheri nicht zu vergreiffen, doch nicht unterlaſſen, derſelben zuzufügen, oder zu ändern, was andere in ihren Schrifften an der Verſion hin und her erinnert ꝛc.. Scilicet mendæ nonnullæ diligentius ſunt annotatæ, e. c. Ex. XXVII. 10. XXXV. 10. aut loca quædam alias omiſſa, ex fontibus inſerta, e. c. Lev. XV. 22. Joh. IIX. ult. *Trillerus* tamen ad Biblia iſta eam ob cauſam provocat, ut novo quaſi argumento oſtendatur, quam juſte Verſionem ſuam procurarit. Hinc Rev. *Zeltnerus* in Diſſ. de Novis Bibliorum Verſionibus Germanicis non temere vulgandis p. 62. Trillerum reprehendit: *Præter jus & fas*, inquiens, *in Verſione nova occupatus Trillerus ad recentiores Theologorum operas in Bibl. Luth. edendis & emendandis impenſas provocat, quaſi viam, quam & ipſe calcarit, iſti præiverint. - - - Tantum enim abeſt horum inſtitutum a nova Translatione producenda, ut paſſim iſtud potius diſſvaſerint, Dn. Prettenius vero explicite monuerit &c.*

4) Indicem hunc laudat B. Dieter. *a Stade* in der Erklärung der Deutſchen Wörter in der Uberſetzung der Bibel Lutheri, ed. Bremen 1717. & quidem in Præf. p. 6. nov. ed. 1724. his verbis: So hat auch Herr D. Joh. Pretten, Ober-Pfarrer zu Naumburg, der 1698. gedruckten Bibel Herrn Lutheri eine Erklärung der Alten und anderer, an vielen Orten unbekanten in der Deutſchen Bibel befindlichen Wörter vorgeſetzet. Et in nova Præf. J. F. a. St. p. 5. Auſſer der gedachten Erklärung, ſo von Herrn Johann Pretten, damals Superintendenten zu Schleuſingen, der daſelbſt gedruckten Quart-Bibel An. 1684. zuerſt vorgeſetzet worden, nicht allein der Hälliſche Theologus, Herr A. H. Francke, in öffentl. Zeugn. vom Wort GOttes p. 472. ein Verzeichniß der undeutlichen Wörter aus eines ungenannten MS. Vocabularium Biblicum genannt, excerpiret, ſondern auch Herr J. E. Berger zu Berlin im Unterricht von Deutſchen Bibeln, ed. 1719. p. 40. &c. Conſilio ac juſſu Ill. *Seckendorffii* hunc Indicem a Prettenio adornatum

eſſe jam monui in der Pflicht gegen die Todten, p. 40. in Not. B. *Spenero* quid de toto opere viſum fuerit, ex literis ad Prettenium datis patet, quas integras hic inſerere operæ pretium erit:

A Jeſu noſtro mortis triumphatore
omnem mortis ipſius & reſurrectionis virtutem!
Vir Maxime Reverende &c.

Inter occupationes varias non niſi curſorio calamo ad gratiſſimas tuas reſpondere valeo: nam qui hactenus ſub prelo gemuit Tractatus de juſtificatione, exeuntibus quidem nundinis nondum prodiit, ſed adhuc aliquot certant imprimendi quaterniones, quos tamen editos cras aut perendie expedire ſperat, ego vero in curandis illis ultimis paginis ita diſtineor, ut vix aliud cogitare liceat. Affectui veſtro in me, qui ex tota epiſtola & omnibus pene lineis promicat, gratias ago maximas, ſed præter has, amorem reciprocum & pias preces, quod reponam, non habeo. Mea Theologica inter veſtros libros majori ex parte numerari ex transmiſſo indice intellexi: nec obſervo alia deficere, quam iſta 1. Pia Deſideria. 2. Sendſchreiben an einen auswärtigen Theologum. 3. Zuſammengedruckte 12. Buß-Predigten (*quibus brevi alter faſciculus accedet.*) 4. Von der Rechtfertigung Predigten ex Rom. IIX. 3. 4. (*quas D. Brevingius arrodere auſus, novi iſtius operis mihi neceſſitatem impoſuit.*) 5. *Tab. Catechet. Ex his quæ mittere poſſim, nunc in manibus tantum ſunt præfatæ tabulæ & epiſtola apologetica, quæ ut æqui conſulas, obnixe rogo. Reliqua, ut fere omnia mea, Zunnerus, cujus ſumtibus excuduntur, venalia exponit. In hiſtorica materia edidi Hiſtoriam Genealogicam familiarum principalium in 8. Theatrum progenologicum quadripartitum in fol. nec non in eadem forma Hiſtoriam inſignium, ſeu operis Heraldici partem ſpecialem: quæ omnia pariter apud Zunnerum extant. Dn. Dilfeldius non reſpondit, nec forte reſpondebit, cum credam veritatis radios oculos ipſius ſi non plane illuſtraſſe, ſaltem perſtrinxiſſe, ut attollere non auſit. Præterea B. D.* Muſæus *cum eum in partes ſuas trahere conatus eſſet, contra ipſum reſpondit, quod valde eum terruit, nec minus quod ex Julia Academia ſubſidia, quæ ſperaverat, & forte ea fiducia me aggreſſus erat, non acciperet. Audivi tamen quadam ipſum conſcripſiſſe & ad aliquos miſiſſe Saxoniæ inferioris & vicinos Theologos, horum ſententias exquirendi cauſa, verum minus benevole ab aliquibus exceptum. Ego* *vero nihil ejus videre aut nanciſci valui. DEum precor, ut ſerio victrici veritati det manus, atque eo ſanctius ejus inſtrumentum poſthac evadat: quo mihi vix gratius aliquid accidere poſſet.* Biblia veſtra Germanica *a Sereniſſima Principe accepi, ſed ut verum fatear, inter iſtas nundinarum diſtractiones vix valui inſpicere. Voces quæ in deſuetudinem abierint explicari non inconſuetum, cum autem fugitivo oculo pagellam Indicis percurrerem, obſervaſſe viſus ſum vocabula, quæ noſtris oris adhuc in uſu vulgari audiuntur, ut colligam, quod in veſtra vicinia paullatim obſoleta haberi cœperint. Gœbelii conſilium Zunnero noſtro expoſui, rogavique ut promoveret, accepi vero, quod non tam facilis futura ſit libri hujus diſtractio, quum aliæ plures editiones reperiantur, tolerabili etiam pretio, & typo fere elegantiori. Exercitiis veſtris piis omnem cœleſtem Spiritus S. gratiam pie adprecor, nec habeo quod addam: nam cum* πρὸς οἰκοδομὴν, *omnia ex textu dirigi teſtere, non deeſſe credo ad explorationem ſui ipſius, an tale quid in nobis ſentiamus, his regulis hactenus ſtuduerimus, aut propoſitum animo conceperimus, frequentes hortationes atque manuductionem. Iſtud enim exercitium longe utiliſſimum eſt, ut ita in noſmetipſos deſcendere diſcamus, ibique diſpicere, numquid quæ legimus pariter in corde noſtro vivant. Sicuti etiam in ipſis publicis concionibus vix aliud animos magis movet, quam cum conſcientias ipſas appellamus & interrogamus cum aliqua* ἐμφάσει, *ut intra ſemet DEO reſpondeant. Quod longe efficacius inter paucos fieri poſſe, neutiquam dubito. Conſuetudo preces e lectis formandi multum quoque habet uſum, inprimis ſi in illis non rhetorici floſculi vel elegantia (veræ devotionis potius impedimenta, quam incentiva) ſed virtus aliqua ſpiritus quæratur. In univerſum, cum toto noſtro Chriſtianiſmo rectius agi conſiderem, ſi plus orationi & precibus daremus, hiſce imprimis inardeſcentes. Viciſſim adhuc nobis S. Jacobus omni jure occinere poteſt: Non habetis, quia non petitis. Petitis, nec accipitis, quia non rite, nec debito fini. Ah incendat corda noſtra cœlitus delapſus ignis, ut in eodem ſurſum aſcendamus. Tu vero, Frater honorande, in Domino vale, & quod facis, me amare perge, Tuisque commendatum habe precibus. Francof. ad Mœn. ipſ. Kal. April.* A. O. R. cIↄ Iↄc XXCIV.

Max. Rev. T. Exc.

ad preces & officia addictiſſimus,
Philippus Jacobus Spenerus, D.

Pro tranſmiſſis chartis gratias
decentes ago.

LXXVII.

LXXVII.

M. Joh. *Töpfferus*, Numburg. Patrem ſortitus eſt civem honeſtum, Jacobum, coriarium. Hauſtis in ſchola patria literis, ut majorem ingenii cultum caperet, Academiam Lipſienſem ingreſſus eſt, ubi An. 1652. Diſp. de Nutritiva Facultate ſub præſidio M. A. G. Friderici reſpondendo defendit, ipſe An. 1656. cum eruditis præſidendo concertavit de Principio, & eo, cujus eſt principium, ut cœteras exercitationes taceamus. An. 1659. Illuſtris Ruthenei Con-Rector conſtitutus eſt, poſtea An. 1660. a Senatu Numburg. rite vocatus in Schola patria Rectoratum ſuſcepit, atque in hoc officio conſenuit, vir cum paucis propter omnigenam eruditionis copiam conferendus. † 1705. d. 8. Dec. æt. 76. v. *Ludov.* Schul-Hiſtor. P. 3. p. 343. cujus verba huc adſcribere libet: M. Jo. *Töpffer*, Numburgenſis, Vir Clariſſimus, fit Con-Rector Ruthenei [illegible]. 1659. & Rector anno inſequenti 1660. Scholæ patriæ Numburgi, ubi & aliquot abhinc annis curſum vitæ implevit & muneris Scholaſtici perdiu adminiſtrati laudabiliter. Hæc B. *Ludovici*, qui mox ſubdit: *Plura de Töpffero alibi afferentur* (Hæc morte præventus Vir celeberr. exſolvere non valuit) Jam vero ſolum, quæ Geræ A. 1660. emiſiſſe ipſum comperi. Suntque:

1. Progr. de Quæſt. Quodnam Dogma Pontificiorum maxime ſit dignum reprehenſione?
2. De linguæ, ſermocinationis inſtrumenti, uſu.
3. Carmen de Hercule, ambigente, utrum virtutis, an voluptatis, eligere viam, melius ſit?

- Mihi vero ad manus eſt Progr. carminice ſcriptum, & Geræ An. 1659. 14. Kal. Jan. impreſſum, in quo ad Actum Tertium Progymnaſmat. ſuper Qu. *Quid a veteribus, quorum tot apophthegmata circumferuntur, videatur argutiſſime dictum?* viros doctos invitat.

Aliud Progr. ed. Geræ An. 1660. Id. Mart. ad Qu. *Quidnam a paganis Philoſophis ſit ſapientiſſime dictum?* Quo ad Actum quartum Progymnaſmat. invitat.

Valedictoriam Geræ habuit Anno 1660. IV. Non. Octobr. ad quam B. *Mitternachtius* diſſertatiuncula Exegetica de Pſ. CXXXIII. doctos omnes invitavit.

Alioquin B. *Töpfferus* tot Numburgi emiſit Programmata, quot in majoris etiam formæ volumen vix compegeris. Ex ingenti farragine quandam ſolummodo traditionem referemus, *Feſtum* Scholæ Senat. Numb. quod *Ceraſale* dici conſuevit, concernentem. Scripſit ſc. Vir beatus An. 1671. Progr. *de honeſta laboris intermiſſione*. In hoc initio hominem non eſſe æneum vel ferreum, adeoque perpetuo labore nequaquam defatigandum, uberius probat. Hinc progreditur ad feſta populorum omnium, in ſpecie Scholarum, præcipue illa, quæ Quinquatria apud Dreſſerum de Feſtis dicuntur, & quidem a diebus quinque, quibus Præcepto[illegible] ac diſcipuli feriati ſunt: pariter ad Feſtum Gregorianum, (Gregorius enim Scholaſticorum Tutanus audivit) tandem ad Ceraſalia Scholæ Numburgenſis, de quibus ita diſſerit: Hæc unde nomen ſortita ſint, facillime patet, ſed unde originem trahant ſuam, non omnino exploratum habemus. Etenim quæ de 1) *hoſte quodam* tantum non ἀσπόνδῳ ad Sylvulam, Germanice das Bucholtz nominatam, caſtra ſua contra urbem metato, & redacto poſtmodum ad lenitatem, utriusque ſexus pueritia ſupplicante, hincque ceraſa reportante loco muneris, perhibentur, ea nondum tam firmis corroborata ſunt teſtimoniis, ut fidem auferant ſubleſtiorem. Scopus vero teſtium fulcimento non indiget. Siquidem eo tendunt Ceraſalia, ut honeſtæ oblectationis ſtimulo diſcentes ad literaturam reddant alacriores, quo non Minervæ cum Ægyptiis ſuperſtitioſa inſerviant λυχνοποιΐᾳ, de quo divinæ tandem ſapientiæ χρήσιμα evadant σκεύη. Ad feriarum igitur a ceraſis dictarum uſum pariter & abuſum penitiori mentis ſtatera penſitandum, cras v. D. tres ſurgent Adoleſcentes: *Abrahamus* Meißel commendabit Ceraſalia, *Joh. Nicolaus* Höſſler culpabit, Jo. Chriſtoph. Ketſchau dirimet litem.

Not.

1) Not. Per hoſtem ἄσπονδον intelligit Thaboritas ſ. Bohemos, quos

An. 1429. Germaniam, cumprimis etiam Miſniam noſtram inundaſſe, teſtatur *Brotuff.* l. 27. Hiſt. Boh. f. 224. (In Corp. Script. Boh. ed. a Freher. Hanov. 1602. in fol.) An Dux ipſorum Procopius Raſus vel eam ob cauſam Numburgum infeſtaverit, quia Gerhardus a Goch, Epiſc. Numb. Concilio Conſtantienſi (in quo ſententia in Joh. Huſſ. lata fuit) ſimul interfuit, certo aſſeverare non poſſum. *Brotuffius* l. 2. Chron. Martisb. c. 67. refert: Gerhardum Numburgenſem Conſtantiam non veniſſe, detuliſſe vero vices ſuas Nicolao, Epiſcopo Martisburgenſi. conf. von der Hardt Act. Conc. Conſtant. T. 4. P. 5. f. 398. ubi Nicolaum hunc in Concilio ſurrexiſſe, & ſententiam contra Huſſum promulgaſſe aſſeritur. conf. *Fabric.* Orig. Sax. l. 7. p. 689. Spangenberg peculiarem irruptionem in Epiſcopatum Numburgenſem commemorat in Sächſiſ. Chron. ad An. 1446.

LXXVIII.

L. Chriſtophorus Ständer, Numburg. Studiis, quæ ad humanitatem ac elegantiam pertinent, in ſchola patria probe imbutus, academicas *ἀκροάσεις* in Alma Lipſienſi petiit, unde peſtifera lue pulſus An. 1680. Jenam perrexit, ibique per octennium continuum hæſit, atque An. 1685. ordini Philoſophorum fuit adſcriptus. An. 1687. Profeſſio Philoſ. Civ. & Eloq. nec non Inſpectio alumnorum Ducalium in illuſtri ad Salam Auguſteo ipſi demandata eſt, tandem An. 1692. amplior Sparta, Superintendentia nempe & Paſtoratus Longoſaliſſenſ. obtigit. † 1710. d. 20. Maji, ætatis 50.

Prelo dedit:

D. de duro neceſſitatis telo. Jen. 1680.

De S. Cœna Præſ. D. Phil. Müller. Jen. 1682.

c. *Wendelinum:* hominem in ſummo tentationis diſcrimine ex ſolis hypotheſibus, quas Wendelinus Lutheranas ac falſas vocat, ſolide erigi ac tranquillari poſſe, Præſ. D. Velthemio, An. 1683.

De Reſponſione ad quæſtionem per quæſtionem Jen. 1683.

De Memoria rei præſentis ſ. qu. phyſ. An & quomodo rerum præſentium quoque meminerimus? Jen. 1684. M. Jul.

Unum inſtar omnium analytice diductum, ſ. Qu. An & quomodo ex ſingulari univerſale recte probari poſſit? Jen. Anno 1685.

De rationis ad ſolium natæ imperio. Jen. 1686.

De obligatione poſſibili ad rem impoſſibilem. Jen. 1686.

De libertate arbitrii in moralibus, ethice delineata. eod. anno.

De tergemina facie *juſti* & *injuſti* nativa, adſcita & adulterina. Jen. An. 1686.

Chriſtologia Johannitica, pro Licentia. Præſ. D. *Baiero*. Jen. 1692. M. Januar.

Progr. Invitat. ad audiendam Orat. Inaugur. Leucop. 1687.

Univerſa Doctr. Polit. 24. diſpp. incluſa, Leucop. 1688.

Progr. in Natalem Ill. Auguſtei. ib. 1688.

Progr. Paſch. de Θεανθρώπῳ, e clauſtris ſepulcralibus proruente. 1688.

Manipulus Probl. Miſcell. 1689.

Progr. ad binas Oratt. Valedict. 1689.

Onomaſtica Auſpicatisſima Seren. D. *Joh. Adolphi.* 1690. d. 8 Kal. Jul.

Progr. Exequiale in Celſiſſimas Exuvias Seren. Princ. D. *Chriſtiani*, 1689. IX. Kal. Sept.

In Natalem XXVI. Ill. Auguſtei 1690.

In Aſcenſionem Chriſti Θεανθρώπου triumphalem. 1690.

Invitat. ad binas Oratt. 1690.

Singularia Chariſmatica, Pentecoſten N. T. illuſtrantia. 1690.

Arbor mire ſumma, & ſumme mira, ſeu Invit. ad Orat. Valed. Diet. Chriſt. a Berner, Equ. Megapol. An. 1691. XIIX. Kal. Maji.

De Moderamine inculpatæ tutelæ 1691.

De Juramenti Academici Moralitate, ſeu Invit. ad Orat. Valed. ipſius Ständeri. 1692. d. 14. Febr.

In templo parochiali S. Steph. Longoſaliſſ. hocce B. Viro ex calamo M. Juſt. Chriſt. Utſenii poſitum fuit monumentum:

L. CHRISTOPHORUS STÆNDERUS, Numburgi A. M Iↄc LX. d. XXIV. Maji natus A. M Iↄ CLXXXVII. Philoſ. Moral. & Eloq. in Ill. Auguſteo Prof. Publ. poſt An. M. Iↄc XCII. Sacrorum Salz. Antiſtes, exquiſita doctrinæ cœleſtis notitia dicendique copia, & omnium virtutum exemplo maxime inclutus, quem Iſenacum, Jena, Hala fruſtra expetivit, Saltza retinuit ejusque exuvias hic contumulavit. Pie obiit M Iↄ CCX. d. XX. Maji. Deſiderium ſui infinitum relinquens.

Hos oculos frontem hanc placidam, Stændere gerebas,
Qui fueras ſacræ firma columna domus.
Proh! ruis ante diem caſumque minaris acerbum
Et privæ & publicæ plurima damna rei.
Nos miſeros! Te felicem! Nunc æde repoſtus,
Ætherea æternum firma columna manes.

Ephoro, Patrono, Collegæ deſideratiſſ. perpetuæ obſervantiæ monument.
L. M. Q. P.
M. J. C. U. Saltz. ad S. Bonif. Diac.

LXXIX.

Martinus Chriſtophorus *Laurentius*, Hoerithia-Francus. Gymnaſii Gothani primum Con-Rector, deinde B. *Töpfferi* in Rectoratu Scholæ Senat. Numburg. An. 1705. Succeſſor. † 1706. d. 6. Sept. æt. 39. diuturniore vita dignus.

In lucem edidit:

Monumenta Romanorum in Thuringia: Sched. paſſim ab antiquariis laudatum.

Progr. de literarum Ortu & incremento in Germania, 1706. Kal. Mart.

de Urbium Saxoniæ & Thuringiæ originibus. 1706. d. 8. April.

Memoriam ipſius cuſtodit hoc Epitaphium, in cœmeterio Numburgenſi poſitum:

Memoriam
Viri
Nobiliſſ. atque Præcellentiſſimi,
DN. MARTINI CHRISTOPHORI LAURENTII,
Naumburgenſis, quod Senatus refovet,
Athenæi, Rectoris atque Polyhiſtoris clariſſimi,
nati Hörithiæ in Franconia
A. S. C. M. DC. LXVII. d. 13. *Mart.*
denati præmaturo, beato tamen in Chriſto, obitu
Naumburgi. d. 6. Sept. M. DCC. VI.
poſteritati commendabant
Soror ac frater germanus
Maria Chriſtiana Laurentia:
Joh. Michael Laurentii
Prætor Reinhardsbrunnenſ.

E Francis natum Thuringia ſuſcipit alma
Qui Thuringorum priſtina fata docet:
Doctor Athenæo præclarus traditur amplo
Gratia quod Gothæ Principis alma fovet.
Poſthæc Sceptra Scholæ confert Neoburga; ſed iſti

Lugendum, clarum arte Virum, qui commoda multis
Præſtitit, ante annos occubuiſſe ſuos.
Ergo dignus erat, quoniam monumenta retexit
Priſcorum, hæredes cui monumenta darent.

LXXX.

M. Adamus Gſchwend, Caſekirchenſ. (pago a S. Nicaſio nominato in vicina Diœceſ. Eiſenberg.) Rector initio Schol. Senat. poſtea Diac. demum Archi-Diac. Eccleſiæ S. Wenzesl. Numburg. † 1722. d. 28. Apr. æt. 57.

Vitam ipſius expoſuit Cl. M. Frid. Gothelff *Gotterus*, Rect. Lycæi Eiſenb. in Vitis Clar. Viror. in Ducatu Altenb. ed. Jen. 1727. p. 89.

LXXXI.

M. Elias *Francus*, Numburg. jactis in ſchola patria cathethrali, nec non illuſtri Portenſi literarum fundamentis, Studiis etiam Academicis Lipſiæ ac Jenæ feliciter abſolutis, Reverendo Viro, D. Erneſto *Stokmanno*, Paſtori Bavaro-Numburgenſi, poſtea vero Ephoro Alſtadienſi, privatam in erudiendis ipſius liberis addixit operam. Inde in Gymnaſium Islebienſe vocatus primum Collegæ Tertii, ab An. 1682. autem Rectoris officio ad finem usque vitæ functus eſt, quem habuit hoc ipſo anno d. 3. Mart. æt. 71.

In lucem edidit:

Diſſertationes ſeu Programmata, Orationes & Poëmata. Isleb. 1699. in 8.

Sequens Epitaphium Epicediis, in honorem Viri meritiſſimi publice impreſſis, inſeruit Vir eruditus:

D. O. M. S.
Hoc. Saxo. teguntur. exuviæ.
M. ELIÆ. FRANCI. P. L. C.
Numburgi. honeſtis. parentibus. nati.
Die. XXIIX. Febr. An. M. DC. LVI.
Quem. in.
Schola. patria. cathedrali.
Primis. literarum. rudimentis. imbutum.
Et. in.
Portenſi. cœnobio.
Uberiore. cultura. provectum.
Florentiſſimæ. Germaniæ. Academiæ.
Lipſienſis. &. Jenenſis.
Virtute. ac. doctrina. varia.
Ita. exornarunt.

Not.

1) Vitam Prettenii recenſet Weinrich im Henneb. Kirchen- und Schul-Staat, p. 419. conf. Conc. meas Funebr. ſub Tit. Pflicht gegen die Todten, p. 49. ubi ipſius Symbolum refertur: In vulnera Jeſu mei fugio, In vulneribus Jeſu mei quieſco, In vulneribus Jeſu mei moriar. Veni mi Jeſu! Amen.

2) De hoc libello ſequentes *Reineſii* literas lubet ſubjicere.

S. P.

Redeunt ad Te, Vir Reverende, quæ e Tuis mecum communia eſſe volueras, ita uti optima maxima venerunt: agnoſco gratificandi mihi voluntatem, eademque erga deſideria, ſi quæ fuerint, tua me futurum recipio. MStus P. de Vineis in omnibus, cum edit. Baſil. Schardi a. 1566. convenit. Lapides Moguntinos omnes jam ante excerpſit ex Huttichio & Apiano Gruterus, locis, quæ notata habes ad margines tuarum ſchedarum. Abbreviationes Juris Canon. collectas ediderunt jam olim. Libellum tuum de Siglis exhibuit inſpiciendum mihi ille, qui literas tuas adferebat; in eo, quas e Paulo producis interpretationes, plurimæ fallunt. In GNRS. litera quævis ſyllabam facit: GeNeRoSus, ut in illo CPRBR τὸ comparaberunt. J. O. M. I. M. reddendæ ſc. Jovi Optimo Maximo Junoni Minervæ: uti toties expreſſum in ſaxis. Silexerius, quod monſtrum pepererunt Editiones Pauli, eſt Siremps Lexeis. KMN eſt Capitis Minutio. H. A. C. Hoc Amplius Cenſeo: formula in judiciis uſitata; nota e Plin. l. 2. ep. 11. τὸ C nota eſt Centenarii: additum ergo quinario notat quingenta VC. eademque figura quingenteſimum annum ſignari notavi aliquando in campana ædis ad D. Bartholom. Altenburgi: neque dubito, quin ſic in MStis ſeculi decimi quarti & quinti reperiatur. Ita bene vale & ſalve

a *Reineſio*. Lipſ. 9. Jul. a. 1666.

Inſeram hic pariter alias a Celeb. *Daumio* ad noſtrum datas:

ὑπερευδαιμονεῖν!

Cl. & Præſtantiſſime Vir, Fautor & Amice pl. honorande.

Non male dixit, qui dixit, multos mereri famam, qui non habeant; habere multos, qui non mereantur. Id vel dum verum experior. Indignor tamen, me, qui nullo modo mereor famam, fama tamen invitum alis volitare per ora virum, & latibulum cupitum mihi ſic ſubtrahi. Sane tua Epiſtola cum gratiſſimo dono inopinanti adveniens quam ſtupefecerit me, cum ignotam manum conſpicarer, & ignoti amici tantum favorem imme-

immerens cognoſcerem, non facile explicavero. Nec quid hic reponam, ſtatim ſubit. Infinities enim me diſturbat avocationum catena, ita, ut nec meus ſim, nedum aliorum, etſi maxime eſſe velim, & ſim quoque aliorum. Quapropter, cum præter ſolas gratias, quas verbis ago habeoque plane ſingulares, reipſa nihil adſit, quod pro pulchro & erudito tuo Donario rependi queat, imparem & imparatum benevole excuſabis, & epiſtolari tamen hoc garritu cognoſces, ſi non votis tuis ſatisfactum ſit, tuas ſaltem recte appuliſſe. Quibus diligentiores quidem & accuratiores ſub primo amicitiæ noſtræ initu maxime debebam. Sed neque occupationum continua (quod dixi) ſeries, neque valetudinis, cum qua non ſemper convenit, habendæ ratio id patitur, præſertim proximantibus Lipſienſibus Nundinis. Williſſus ne nomine quidem hactenus notus mihi fuit, & vix Davum reperies, qui Oedipum me quæris. Inſcriptiones Gruteri, quas Nobiliſſ. Barthius p. r. olim venales mihi proponebat, quod Indicibus deſtituerentur, repuli. Et jam audio illius Exemplaris poſſeſſorem Excellentiſſimum, Dn. M. Boſium meum, Prof. Jenenſem. Neſcio an M. Valer. Probi libellum cum Henr. Ernſtii Notis, Soræ 1643. in 4. editum, videris, & quæ Trithemius Poligraphiæ ſuæ adjecit. Alia feſtinanti nunc non ſuccurrunt. Nam d. Reineſii Epiſtolas & alia quid commemorem, nemini non notiſſima, huc facientia? Subſcriptio Portenſium Codicum, ſi vatem optimum ago, h. e. ſi recte conjicio, notabit puto Monaſterium l. Fanum, ad quod Codex ille pertinuit olim. Quales ſubſcriptiones in meis diverſorum Auctorum membranis, & vetuſtis etiam editis Codicibus, non ſemel lego. Boſangia (Kloſter Boſen) *vero quæ ſit, memoriæ nunc non obvium plane eſt, nec ut inquiram ſollicite, vacat omnino. Hæc ad tuas Vir Clariſſime raptim tenuiterque pro more volui potuique, occaſione urgente, utque quas adjeci meas* ἐπιφυλλίδας *(cum aliunde nunc nihil detur) ſine moleſtia aſpectu, meque favore tuo ulterius dignari velis, etiam atque etiam rogo atque obſecro. B. vale Vir Clar. Dabam* Cygn. 4. Kl. Maj. 1661.

Cl. Tuæ Præſtantiæ

ſtudioſiſſimus
Chriſtianus Daumius.

Num in Bibliotheca Portenſi, aut alibi, veteres aliqui Verſifices, puta, *Henricus*, Samarienſis ſ. pauper dictus, *Bernardus* Silveſter & *Ganfredi* Nova poëtria (ut inſcripſit) lateant, ſi me, per occaſionem, docueris, peculiare debebo μήνυτρον.

Salutem a Jeſu!

Cl. & Præſtantiſſime Dn. M. Pretteni,

Fautor & Amice honoratiſſime.

Ecce Tibi Epithalamium ſatis deproperatum & ab animo non poetaturiente, ſaltem ut ſtatim occaſione mittendi commoda oblata gratificarer petitui tuo, quod amicorum eſt, & funderem preces pro ſalute & felicitate tui conjugii, quod Chriſtianorum. Boni conſules, quicquid id eſt, & tenuitatis me excuſabis, qui Camœnas in poteſtate non habeo, & tam amice invitatus, comparere tamen per infinita impedimenta vetor. Pro miſſis Programmatibus gratias ago Muſicas, cum quod refundam, fere nil habeam. In Verſificatores autem illos quod diverſis in locis inquiſiviſti, te plurimum amo. Quorum utinam Nomina cognoſcere licitum fuiſſet, qui a me quidem non fuerunt notati, tamen forte deſiderati, quorum non exigua copia & alibi a me indicabitur. Quod ſi nomina forte illis poëmatibus, ut ſolet, aliquando deſint, ut vel initii horum compotiar, dabis, ſi me amas, operam. Quanquam fuſius ego, qui talium curioſus ſum, cum nec optimorum ſtudiorum jam magna fere ſit gratia præmiumque ullum. Indulgebimus tamen aliquando animo leniendo dolori potiſſimum, & in officio perſtabimus. Sed hæc raptim, ne occaſio præterlabatur, Tu Clariſſime Vir, bene iterum valebis, καὶ γάμῳ ἐπὶ τῷδε χαρείης! Dabam Cygneæ, poſtridie Kal. Jul. cIↃ IↃcLXI.

Præſtantiſſ. T. Clar.

ſtudioſiſſ.

Chriſtianus Daumius.

Binis exemplis Epithalamiorum, quibus meum ineſt, ſi potiri me facias, rem gratam præſtabis.

---

* De Poëtis medii ævi, a *Daumio* hic indicatis, conſ. etiam ipſius Epiſtolas a Rev. *Gleichio* Chemnic. 1709. ed. & quidem P. 4. identidem p. 49. 76. 129. 131. 133. 134. 163. 184. &c. Ipſe in lucem extulit *Bernardi* Geyſtenſ. Palponiſtam, Cygn. 1660. in 8. v. *Ludov.* Schul-Hiſtor. P. 3. p. 114. *Fabric.* Bibl. Lat. p. 721. & quæ in Supplement. p. 301. Vir Celeberrimus monuit de editione *Daumio* non viſa, ipſe animadvertit jam in Epiſt. P. 4. p. 129. conſ. *Lyſeri* Hiſt. Poet. med. ævi. p. 2001. *Henricum* Septimellenſ. ſeu pauperis Elegiam foras dedit *Daumius*, Lipſ. An. 1680. in 8. vid. *Ludov.* l. c. p. 119. Elegiam

hanc Hiſtoriæ ſuæ modo excitatæ denuo inſeruit *Lyſerus*, ubi p. 453. ait: *Quamvis de editione Daumiana certior fuerim factus, tamen quoniam & rarior occurrit, & forte minus noſtra correcta eſt, in propoſito perſiſtam, daboque carmen integrum. Adhibui duos Codd. priorem ex Helmſtad. Academ. Biblioth. poſteriorem ex Ducali Gvelpherbytana* &c. *Marium Victorem* B. *Daumius* ad typos deſcripſit, ſed inter inedita adhuc deliteſcit. conf. Epiſt. Daum. P. 2. p. 49. & 66. & du *Freſne* Gloſſar. M. & in f. Lat. in Indice Autor. præfixo. de *Ganfredi* ſeu *Galfridi* de vino ſalvo Poetria vid. du *Freſne* l. c. *Lyſer.* l. c. p. 855. qui etiam p. 862. Poetriam illam integram exhibet. *Petri de Riga* Auroram tangit Daum. Epiſt. P. 2. p. 81. 52. 55. 70. 140. Plura habet *Lyſerus* l. c. p. 692. ſqq. conf. du *Freſne* l. c. *Fabric.* Biblioth. Lat. p. 712. & 718.

3) De Bibliis Schleuſing. v. le *Long* Biblioth. S. & quidem Elench. Chronol. p. 546. 550. B *Mayerus* in Hiſt. verſ. Germ. Bibl. Luth. ed. Hamb. 1701. p. 49. ita cenſet: *Paulo majore libertate uſus eſt D. Pretthenius, Paſt. Naumburgenſ. in Bibliis Schleuſinga editis, An. 1684. qua recuſa ſunt A. 1694. & Lipſia paucis quibusdam locis mutatis A. 1694. fol.* Quæ vero fuerit illa libertas, ex inſtituto B. Viri diſpaleſcit, quod in Præfatione expoſuit, atque ab ipſo *Mayero* l. c. latine redditum hoc eſt: *Quantum licuit, hoc egimus diligentiſſime, ut correcta pura accurataque Biblia Germanica in lucem ederemus, unde varia Exemplaria vernaculo idiomate, eaque purisſima & optima queque antiqua & recentisſima ſtudio indefeſſo, nocturna pariter diurnaque induſtria contulimus & comparavimus* (in ſubſidium ſcilicet vocaverat ſtudioſos quosdam, quod ex ore ipſius B. Viri me audiviſſe memini) *& ubi varia neque ſatis inter ſe conſpirantes lectiones, verbaque diverſa non tam quoad Orthographiam, quam ipſum ſenſum occurrerent, ea ad Ebraos fontes in V. & ad Gracos in N. diſcusſimus, retentis ſelectisque iis, qua ad eosdem propius accederent, quorum numerum maximum ſane deprehendimus, & cuilibet, qui hoc deſideraverit, poſſimus demonſtrare. Hunc laborem ego minimus ſervorum Domini ad DEI mei gloriam, meumque & proximi uſum ſalutarem in me ſuſcepi, & benignitate divina annuente jam ad umbilicum perduxi. Ubi monere debeo, me eſſentialia Verſionis B. Lutheri, quam emendavi, neutiquam temere invaſiſſe, ſolis exceptis iis, qua pridem alii doctiſſimi Theologi, neque invito D. optimo Luthero in ſcriptis ſuis paſſim obſervarunt, ubi nihilominus, quantum fieri potuit, autoritas locorum a B.*

Viro

juvante aliquando Reipublicæ ſervire. Eſt omnino ſua cuique virtus præcipua commendatio. Quare honeſtorum & prudentum virorum benevolentia & officia huic Thomæ non deerunt, ubi ingenium ejus ſtudia & modeſtiam conſideraverint. Oro autem filium DEI, Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum crucifixum pro nobis & reſuſcitatum, ut hunc Thomam ſervet incolumem, & gubernet, & faciat eum *σκεῦος ἐλέους* & organum ſalutare Eccleſiæ & ſuæ animæ. Bene vale, Candide Lector. Datum An. 1552. die Junii XXX. quo ante annos 49 natus eſt Princeps optimus, Dux *Johannes Fridericus*, quem ut DEus protegat precamur.

Philippus Melanchthon
manu propria.

In Chronico quodam MSto ſequens legitur *literatorum Numburg.* Sec. XVI. & XVII. recenſio:

Jo. *Steinhoffer*, Med. D. Conſ. Numb. & Phyſ. Ordin. de tota urbe An. 1547. exercitu Cæſareo ipſo Cæſare Carolo V. Duce huc tranſeunte egregie meritus, dignus profecto vir, cujus memoria nunquam intercidat.

Nicolaus *Medler*, SS. Th. D. Paſt. & Super.

Ambroſius *Dörffer*, J. U. L. primum Synd. Numb. poſthac Conſiliar. Vinarienſis.

Fridericus *Baccovius*, SS. Th. D. qui ſuper tota fere Biblia doctiſſima & utiliſſima ὑπωμνήματα ſcripſit.

Nicolaus Krotenſchmidt, J. U. D. & Com. Pal. Cæſ. Synd. Numburg.

Bonaventura Funck, J. U. D. Cameræ Imper. Aſſeſſ. & Conſ. Numburg.

Valerius Wacke, J. U. D. Conſ. Numb. qui tempore Exorciſmi An. 1591. afflicto Miniſterio conſilio, ope & ſtudio indefeſſo ſubvenit.

Caſpar Ratzenberger, Med. D. & Phyſ. Ordin. Domui Haſſiacæ gratus, & ab inſerviendi promtitudine laudatus.

M. Sixtus *Bruno*, LL. practicus inſignis & de Rep. Numb. egregie meritus.

Paulus Höhl, Med. D. celebris.

Guilielmus *Romanus*, Med. D. Conſ. & Phyſ. Ordin. Numb. qui ob inſignem in arte medica peritiam & medendi felicitatem dexteritatemque multis illuſtribus perſonis & nobilitati in vicinia inprimis charus eſt. (Literas Alphabeti anno demum æt. 17. didiciſſe fertur.)

M. Eſaias Richter, Conſ. dicendi facultate, Juris cognitione & praxi clarus.

Joh. *Koch*. Conſ. Vir in Theologia, Jure, hiſtoriis multisque ſcientiis utilibus non leviter verſatus, civibus charus.

Hæc ex MSto.

Addendi ex Sec. XVII.

Jo. Adolphus Richter, J. U. D. Filius Valentini, Prof. Jur. Ord. Jen. v. *Zeumer*. Vitt. Prof. Jen. Claſſ. 2. p. 102. Repertorium rerum Numburg. congesſiſſe dicitur.

Bernhard. Bergner, J. U. D. Conſ. & Synd. Numb. non ſcientia ſaltem juris ſed literis etiam elegantioribus præſtans.

D. de Favore Juris, Præſide D. J. C. *Falcknero*, Lipſ. 1668.

D. de Jurisdictione, ſub præſ. D. P. F. *Romani*, Lipſ. 1667.

D. de Adminiſtratione Rerum ad Civitates pertinentium, ſub præſ. D. G. A. *Struvii*, Jen. pro Licentia 1679.

Hymnopœi Numburgenſes:

Laurent. *Stiphelius*, hymnophilus potius, cujus extat Manuale ſeu Index Cantionum ac Motetarum.

D. Caſp. *Bertram* P. P.

Erneſtus Chriſtoph. *Homburg*, Jur. Pr. & in judic. Senat.

Actuar. v. Comment. meus in Hymn. Eccleſ. & quidem in Ind. Hymnopœor. P. 1. p. 41.

Jo. Georg *Albinus*, & Filius ὁμώνυμος

Jo. Georg. *Albinus*, J. U. L. cujus hi ſunt hymni:
Auff Chriſte auff,
JEſu meiner Seelen Freude,
Ob ich gleich vor Freuden ꝛc.

M. Jo. Sebaſtianus Mitternacht, quem Ciza etiam ſibi vindicat. Hymni complures ſacri leguntur in Geiſtl. N. Jahrs And. ed. Ciz. 1672.

D. Joh. Pretten: cujus ſunt hymni:
JEſu liebſter Seelen-Freund,
JEſu deine Wunden,

Godofredus Krauſe, Conſ. Numb. cujus eſt hymnus:
Was beklagſtu dich mein Hertze ꝛc.
vid. Commentar. meus P. 2. p. 18.

M. Auguſt. Löwe, Paſt. in ſuburbio ad D. Maur. Hymni ipſius ſunt:
Was iſt unſer Leben,
Was mein getreuer GOtt mir will,
Da lag ich ohne Ruh und war von Kräfften kommen.

S. D. G.

INDEX

INDEX I.

Perſonarum, quæ recenſentur.

A.

Albinus, Joh. Georg. pag. 93
Pater, & Filius ὁμώνυμος, J. U. L. 128
ab Amsdorff, Nicolaus, 41
Arnold, Georgius, D. 56

B.

Baccovius, Fridericus, SS. Th. D. 126
Bavarus (Beyer) Valentinus, Civis & Senat. Numb. 51
Becmannus, M. Chriſtianus, 78
Bergmann, Petrus, 56
Bergner, Bernhard, J. U. D. 127
Bertram, Johannes, 10
- - - Sixtus, D. 88
- - - Caſpar, ibid.
- - - Petrus, M. 92
- - - Caſpar, D. P. P. 127
Braun (Bruno vel Brunus) M. Sixtus, 75. 127
Briſmannus (Bryſchmann vel Bürſchmann) M. Juſtus Ludovicus 59
Bürger, M. Joh. 77
a Burgsdorff, Dietericus, ſive Theodoricus III. Nobilis Sileſiæ, Epiſc. Numb. 7

C.

a Cracau in Königsberg, Joh. 63
Colerus, M. Theophilus 100
Crauſius, Rudolph. Wilhelmus, Med. D. 102
Currificis, Valentinus, filius Carpentarii, alias Hertzog dicti 17

D.

Dauderſtadt, M. Chriſtophorus, 81
Dietericus, ſive Theodoricus III. Epiſc. Numb. ſtirpe nobilium Sileſiæ *a Burgsdorff* prognatus 7
Dörffer, Ambroſius, 16. 126
Dornheim, Jacobus, 13

E.

Echartus, M. Tobias. 78
Eylenberg, Caſpar Matthæus, 102

F.

Faber, M. Henricus, 40
Figulus, ſ. Töpffer, Wolffgang, 69
Funck, Bonaventura, J. U. D. 126
Francus, ſ. Franck a Franckenau, Georgius, 97
- - - M. Elias, 121

G.

Georgius, Epiſcopus Numburg. 7
Grævius, Joh. Georg. 96
Groſſe, Donatus 12
Gruberus, Johannes, 75
Gſchwend, M. Adamus, 120

H.

Hertzog, M. Joh. 88
Höhl, Paulus, Med. D. 127
Homburg, Erneſtus Chriſtoph. ibid.
Hondorff, Sebaſtianus 61

I.

Janus, M. Elias, 75
Joannes II. Epiſcopus Numburg. 7
Iſenach, Johannes de, 12
Junghanß, M. Jacobus, 71

K.

Keilhacker, M. Johann. 103
Koch, Joh. Conſul. Numb. 127
Krauſe, Godofredus, Conſul Numb. 128
Krottenſchmid, Nicolaus, Jur. D. 51. 126

L.

Langer, M. Johann. 13
Laurentius, Matthäus Chriſtophorus, 119
Lauterbeck, Georgius, 53
Leuffer, Johannes 82
Liebe, Sylveſter, 79
Lindner, M. Joh. 69
- - - M. Philipp. Jacob. 76
Lobinge, ſ. Laubung, Henricus 11
Löwe, M. Auguſt. 128
Loſſius, M. Petrus 97

M.

Magdeburg, Joh. 11
Medlerus, Nicolaus, D. 17. 34. 126
Mitis, Thomas, 55
Mitternacht, M. Jo. Sebaſtianus 84. 128
Mohr, M. Georgius, 25
Molitoris, Georgius 10

P.

Petrus, Jur. Lic. inter Epiſcopos Numburg. refertur 7
Pflugius, Julius, Epiſcopus Numburgenſis 44
Pierer, Chriſtophorus, 69
Pretten. D. Johann. 106. 128

R.

Raderecht, M. Daniel, 81
Ratzeberger, Ratzenberger, D. Caſpar, 63. 126
Richter, M. Eſaias, 127
Riemer, Joh. Adolphus, J. U. D. 127
Romanus, Guilielmus, Med. D. 127
Roſinus (alias Roßfeld,) Johannes, 71
Rothe, M. Martinus 13

S.

Sagittarius, M. Caſpar, 84
Saltzmann, M. Philippus 87
Schirmeiſter, Stephanus, Numburg. 55
- - - - Bartholomæus, 55
Schlanhoſius, D. Hector 96
Schubart, M. Andreas 77
Schorckel, M. Sigismundus, Rect. Schol. Cathedral. Numb. 53
Siderus, M. Joh. 70
Ständer, L. Chriſtophorus 117
Steinhoffer, Joh. Med. Doct. 126
Stiphelius, Laurentius, 61. 127
Streitberger, Joh. D. 61
Suſenbeth, Lazarus, D. 96

T.

Taymuth, Taimund vel Tarmuth, Johannes 6
Theilius, M. Joh. 82
Theodoricus, ſive Dietericus III. ſtirpe nobilium Sileſiæ *a Bergsdorff* prognatus 7
Thime, Martinus, D. 76
Töpffer, ſ. Figulus, Wolffgang, 69
Töpfferus, M. Joh. Rect. Numb. 115
Tylich, Johannes, 5

U. V.

Ungepauer, Eraſmus, D. 82
Volimhuſius, M. Fridericus 77

VV.

Wacke, Valerius, J. U. D. 126
Walramus, Waleranus, Williramus, Walrabonus, ſive Walrabe, Epiſc. Numb. e familia Comitum a Schwarzenberg. 1
Winter, Joh. D. 76
Wolffius, Jacobus, D. 103

Z.

Zaderus, M. Joh. 93
Zinck, Benedictus, 55

INDEX II. RERUM.

A.

ALbini Epiſtola ad Cracovium, & hujus reſponſ. pag. 63. ſeq.
ab Ambsdorff. Nicol. An. 1542. Epiſcopatui Numb. præficiebatur 18
  duæ ejus literæ ad Wenzeslaum Lincium exaratæ 42
Attribo & Zirce, Comites a Schwarzenberg, fratres Willerami, Epiſc. Numburg. 2

B.

Berricht, Joh. Fabianus, Conſul Numb. primar. 84
a *Beulwiz*, Chriſtophorus, Capitaneus Curienſis, acerrimus veritatis Evangelicæ hoſtis 17. 21
  D. Medlerum & M. Löhnerum capitali odio perſecutus 17
Biblia 72da vice perlegens Conſiliarius ac Archiater Regius, G. Franck a Franckenau 98
Briſmannus, *Arnurus* dictus, ſ. Lammmerzahl, Lammerſchwantz 59
Brunſvicenſium Verbi in Eccl. Miniſtrorum nomina tempore Medleri 36

C.

Candelarum uſus in S. Cœna, unde ortus 101
Cracovii & Albini literæ 63. ſeqq.
Cornarius, omnes ſuæ ætatis doctrina ſuperans 16. ſeq.
  in transferendo Hippocrate 15. annis laboravit 17
Curienſis Schola ſub Streitbergero principalis facta 61

D.

Daumius Marium Victorem ad typos deſcripſit 111
  ejus literæ ad Prettenium 108 - 110
Dieterici, ſive Theodorici III. Nobilis Sileſiæ a Burgsdorff, Epiſcopi Numb. ordinatio per *Fridericum* Archi-Epiſcopum Magdeb. peracta 7
  ejus mors ibid.
Dietherus (ab Eyſenburg) Archi-Epiſc. Mogunt. Academiam Moguntiæ fundavit 11

E.

Eccardsbergum, urbs, unde ſic dicta 59

Eccardus I. & Eccardus II. 94. ſeqq.
Erfurtenſibus ſeditioſis Numburgum venientibus, & Canonicos & Clericos expellentibus, Langerus ſeſe opponit 14
Eylenbergii, Caſp. Matth. MStum de Caſibus Tragicis Virorum, Scriptis & eruditione illuſtrium 102

F.

Fridericus, Dedonis, C. Pal. Sax, filius nothus, Abbas Goſecenſis 2
  Epiſcopatum Numburgenſem conſequitur Rudolphi autoritate ibid.
  ab Henrico IV. exauctoratus, Abbatiæ Herosfeldenſi præpoſitus eſt ibid.

G.

Ganfredi ſeu Galfridi de vino ſalvo Poetria 111
Græviuſ, Joh. Georg. eruditorum Princeps, & de literis bene meritus 97

H.

Haſſenſtein, Bohuslaus, Baro Bohemus, literarum promotor Seculi XVI. 55
Hecht, Caſpar, Eccleſiaſtes Numb. ad S. Othmar 1521. conſtitutus 18. 24

I.

Judæus quidam a tempore Paſſionis Domini in orbe ſuperſtes 86

K.

Keilhackerus, Rector Scholæ Annæmontanæ, cur a Rechenbergio Numburgenſis vocetur 104
Kettwig, Heinr. Numburgenſis, infelix literatus 102
Knauerus, Georgius, Conſul. Numb. meritiſſ. 20

L.

Langerus Erfurtenſibus ſeditioſis, Numburgum venientibus, & Canonicos & Clericos expellentibus, ſeſe opponit 14
  it. Sacramentariorum & Anabaptiſtarum furoribus ibid.
  officio remotus, urbe excedere jubetur ibid.
  tandem Paſtor & Superintendens Coburgum vocatus 14
  Luthero Wormatiam proficiſcenti effigiem Savanorolæ mittit, inque veritate agnita perſeverare admonet 16
Laurentii, Rect. Scholæ Numb. Epitaphium 120
Layriz, M. Joh. Chriſtoph, Rect. Curienſ. 21
Lindner, Jacobus, Rect. Portenſ. poſtea Conſul Numb. 69

Lipſienſis Academia 6
Löhnerus. M. Caſpar 21
dejicitur ex Parochia ibid.
vocatus Nordlingam, Superintendentis titulo ornatur ibid.
Joſua, filius, Numburg. Scholæ Collega, & tandem Ephorus Eccleſiæ Altenburg. 22
Lutheri Epiſtola ad Frider. Myconium 123
- - - - - ad Juſtum Jonam 124
- - - - - ad Agricolam 125

M.

Medlerus, ejus patria num Bamberga an Curia pro vera habenda ſit 20
laudatur ibid. 35
pauperum Patronus 23
in templo Cathedrali Numburg. primam concionem habuit ibid.
ejus conjugium infelix 19. 26. 36
Concio contra Librum INTERIM 27. ſeqq.
Scholas & publicarum Lectionum exercitia inſtauravit 35-36
ejus mors 26. 36
Scripta 19. 37
Familia Medleriana 38
Melanchtonis Teſtimonium Thomæ Hirsbachii 125
Mohr, M. Georg. Coburgenſis, Eccleſ. Numburg. ejus officia & fata 25

N.

Nicolaus, Epiſcopus Martisburgenſis, in Concil. Conſtant. ſententiam contra Huſſum promulgaſſe aſſeritur 117
Numburgum, urbs, quaſi Novemburgum, unde ſic dicta 59
dira peſte vexata Anno 1607. 73
Numburgenſis Scholæ Senat. feſtum, quod *Ceraſalia* dicitur, unde ortum 116

P.

Pflugii, Julii, Epiſc. Numb. genealogia 44
Scripta 45-47
Epitaphium 48
epiſtola Conſolat. ad Sim. Henrici, vectigalis Ciz. Præfectum 50
Pollicarius, Joh. Eccleſiaſt. Leucopetr. Interimiſta 49. 50
Prettenii D. P. P. Numb. Symbolum 108
ejus induſtria in editione Bibliorum Schleuſingenſ. laudatur 112

R. Ratze-

R.

Ratzebergeri D. liber MS. de Vita Lutheri 63
Reineſii Literæ ad Prettenium 108
Riga, Petri de, Aurora 111

S.

de Schaumberg, Wolffg. Capitaneus Curienſis 21
Schulfuchs, Vulpecula Scholaſtica, unde & quando hoc nomen ortum 59. 60
Speculum Saxonicum, ſ. Sachſen-Spiegel 7. 8
  Auctor ejus plerumque habetur Eccardus a Repkow, eques ſub Sec. XIII. illuſtris 8
  Codices ejus MSS. adhuc varii ſuperſunt 9
  ejus textus latinus ab autore in vernaculam translatus circa annum 1224. 9
  ejus uſum Gregorius XI. Pontif. prohibuit, it. Eugenius IV. 9
  editio noviſſima triplici lingua prodiit ibid.
  varias Ludovici editiones enumerat 10
Speneri literæ ad Prettenium 113
Streitbergero, Joh. gubernatio ſcholæ Curienſis demandatur 20

T.

Töpfferus, Joh. Rect. Numb. multa emiſit Programmata, 116
Tolantinus, Nicol. Tolle minas dictus 43

VV.

Walramus ex Herosfeldenſi cœnobio ab Henrico evocatur, ipſique Epiſcop. Numburgenſis defertur 2

Z.

Zaderus, M. Joh. laudatur 94
Zinck, Benedictus 55
Zirce & Atribo, Comites a Schwarzenberg, Walrami Epiſc. Numburg. fratres 2

v. Numb. Liter. P. I. p. 15.



Magiſter Johannes Langer. 1525–1529.

JO. MARTINI SCHAMELII
Paſt. Primar.

NUMBURGUM LITERATUM,

PARS II.

Exhibens
Continuationem Partis I. & ejusdem
Supplementa:

Accedunt Epiſtolæ FLACII, CALVISII, FRANZII,
DAUDERSTADII, CUNDISII aliorumque
nondum editæ.

LIPSIÆ,
Sumpt. HÆRED. LANCKISIANORUM.
ANNO 1736.

Q. D. B. V.

Variarum civitatum Chronica & Annales contexuit atque in lucem emiſit Jo. *Vulpius*, ſcriptor non ignotus, *Numburgenſe* vero Chronicon, cui titulum Naumburgs Zierlichkeit a) præſcripſit, inter ſchedas reliquit, ac morte præpeditus evulgare non potuit. Hoc MS. anno ſuperiori nactus confeſtim perveſtigavi, an de re literaria quidpiam tradat? Integrum autem Caput *claris Numburgenſibus* datum eſſe conſpexi, nondum a me in parte priori *Numburgi literati* enumeratis. Singulos igitur nunc proferam, ſed ita, ut præter nuda, quæ *Vulpius* deſignavit, nomina, ea quoque, quæ de eorum vita indagare licuit, commemorem, imo plures etiam literatos iisdem adjiciam atque numerum augeam. Sequuntur itaque:

---

a) v. *Kreyſig* Bibliothec. v. Ob. Sachſen p. 303.

I.

Henricus III. Epiſcopus Baſileenſis, ordine XXXIV. Fuit Comes a *Neiwenburg*. Sedit ab A. 1262. ad 1274. Bellum geſſit cum *Rudolpho* Habsburgico. Ipſius ævo Romani Pontifices audacius Epiſcopos conſtituerunt, quod Imperatorum ac Regum antehac jus erat.

conſ. *Pantaleon.* Proſopogr. P. I. f. 260.

II.

Humbertus Epiſcopus Baſil. ordine XLVII. Comes a *Neiwenburg* a). Præfuit Epiſcopatui ab A. 1395. ad A. 1403. v. Pantal. l. c.

a) Inſeruit hoſce duumviros Chronico ſuo *Vulpius* confundens urbem Numburgum & caſtrum *Neuenburg* ſ. *Neiwenburg* in excelſo monte in vicinia ad Unſtrudam ſitum, *Ludovici* Ferrei, Landgr. Thur. ſedem. v. *Urſin.* Chron. Thur. ap. *Menk.* Scriptt. T. 3. f. 1258. & 1268. Comites vero a *Neiwenburg* deſcenderunt ex illuſtriſſima familia Comitum ab Orlamünda, de quibus *Leuberus* in Catal. ſequentia refert: *ORLAMUNDENSES Comites per OSTERLANDIAM & THURINGIAM potentes, diverſa cognomina pro domiciliorum diverſitate aſſumſerunt. - - - - Eodem modo HENRICUS & HERMANNUS, Comites Orlamundani a poſſeſſione caſtri NEUENBURGK ſ. NAUMBURGK prope oppidum NAUMBURG, Comites de NAUENBURG ſalutari voluerunt circa* A. 1284. 1286. v. *Menk.* l. c. f. 1923.

III.

Georgius OBLIK, Abbas Kayſersheim. A. 1460. Ipſum Cæſarienſe cœnobium opulentum eſt atque longe pulcherrimum ordinis Ciſtercienſis, non procul ab eo loco ſitum, ubi Lycus & Danubius in Svevia confluunt. Qua fide autem hic nititur *Vulpius*, ex Georgio Abbate modo allegato, Numburgenſem faciens, non conſtat. Nota equidem eſt familia eorum, qui die Oblicken appellati ſunt, ex quibus M. Martinus Oblick, ærarii publici præfectus, circa initium Sec. XVII. obiit: incertum autem, an Abbati *Georgio* cognomentum iſtud fuerit. *Bruſchius* in Chronol. Monaſt. Germ. p. 86. expreſſis verbis Ingolſtadianum appellat, atque ſequentia de eo refert: *GEORGIUS, patria Ingolſtadienſis, eligitur* A. C. 1458. *Celebratur alter Cæſarienſis Monaſterii fundator propter diligentem œconomiæ adminiſtrationem, & monaſterii domiciliorum inſtaurationem. - - - Extruxit Bibliothecam, infirmatorium, & alias pluri-*

plurimas ædes. Præfuit utiliſſime 21. annis. Deceſſit ex hac vita A. 1479. conſ. infr. N. 6. not. b.

IV.

M. Petrus *Kühn*, Numb. Decanatu Facultatis Philoſ. in Academia Lipſienſi functus eſt A. 1506. de quo v. Matric. Acad.

Cognominis quidam vixit A. 1654. M. Johannes Kühn, Fac. Philoſ. & Colleg. Maj. Principum Collega.

V.

Bartholomæus *Koch*, Numburgenſ. Vocatus eſt ad Paſtoratum Hetſtadienſem in Comitatu Mansfeldico A. C. 1508. In *Hopenrodii* Bericht von Hetſtädt hæc de eo leguntur: A. 1492. iſt Pfarr hier geweſen Gregorius Werneri, der H. Schrifft D. hatt aber die Pfarr nicht perſönlich bewohnet, ſondern einen Prieſter allhier gehabt. ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ E. E. Rath kunte das nicht länger dulten. ⸗ ⸗ ⸗ Schrieben derowegen A. 1507. zu obgenannten D. Werneri und begehrten von ihm, er ſolte die Pfarr ſelbſt verſehen und beſtellen, wo aber nicht, würden ſie verurſacht, ſelbſt einen Pfarrer zu verordnen ⸗ ⸗ ⸗ Alſo ward Pfarr, Herr Bartholomæus Koch (Numburgenſ. A. 1508) ein ernſtlicher und gravitätiſcher Mann und der ſeines Amtes treulich und fleiſſig gewartet hatt, und wiewohl er groſſe Luſt zu Ceremonien und Kirchen-Gepränge hatte, iſt er doch letzlich durch viel Anhalten Herr Johann Rhons, ſeines Capellans dahin gebracht, daß er hatt die reine Lehre des Evangelii angenommen und geprediget, iſt geſtorben A. 1529. an der Schweiß-Sucht, liegt im Chor recht für den hohen Altar. conſ. *Diplom.* Nachleſ. P. 5. p. 87.

VI.

M. Georgius *Lyſthenius*, Numburgenſ. varia uſus eſt fortuna. Primo quidem A. 1551. *Jenæ* Depoſitoris munus ſuſcepit: mox Cantor factus *Elnbogenſis* in Bohemia, inde expulſus Numburgum rediit atque tamdiu latuit, donec adeptus eſt parochiam *Rosbach* in Diœceſi Friburgenſi: A. 1567. conſtitutus eſt Diaconus Weiſenfelſ. ubi etiam Abbatiſſæ *Wazdorffiæ* fuit a concionibus. Poſtea potitus eſt Ephoria *Liebenwerdenſi*, A.

1573. *Auguſtus* El. Saxon. muneri concionatoris aulici ipſum præfecit, quo etiam per totos 14. annos perfunctus eſt: reſignare tamen coactus per Crypto-Calviniſtas ſub El. Sax. *Chriſtiano*. Dreſda evocatus eſt ſolenniter A. 1587. ad Paſtoratum & Ephoriam *Weiſenfelſenſem* ibique tandem mortuus eſt A. 1596.

** Fuſiùs hæc referuntur in peculiari vitæ ipſius pericope a M. Petro *Horn*, prætore Weiſenfelſenſi, Compatre atque familiari *Lyſthenii* conſignata, quam ex Relatt. Innoc. A. 1724. p. 1064. excerptam heic ſubjicere operæ pretium erit:

„Natus eſt M. Georgius *Lyſthenius* inferioris ſortis parentibus
„A. 1532. in ea parte urbis *Neoburgi*, quæ ſibi nomen a
„libertate a) vendicat. Is eſt annus, quem cives a magno b)
„incendio appellarunt. Cum aptus fuit diſcendis litteris parentes
„eum in c) ſcholam deduci & inſtitui diligenter curarunt.
„Anno ætatis 19. Jenam miſſus, poſtmodum Depoſitoris
„munus ſuſcepit. Erat enim ἐυτϱάπελος, facetus & illis
„vexationibus apprime aptus. Cum vero ob anguſtiam patrimonii
„in academia diutius verſari non poſſet, itineri ſe accinxit,
„& in Diœceſi *Ellebogenſi* d) Cantor factus, uxorem
„duxit, cum qua miſere in paupertate vixit. Inſuper Pragenſis
„Epiſcopus perſecutus eſt eum propter ſinceram confeſſionem
„Evangelii, captivum etiam in carcerem conjeciſſet,
„niſi nocturna fuga ſuæ ſaluti ancoram inveniſſet. Hoc
„litteræ teſtimoniales ampliſſimi Senatus *Ellebogenſis*, quas
„mihi exhibuit, comprobant. Reverſus igitur in patriam
„apud ſuos latuit, donec opera, conſilio & ſtudio reverendi
„& doctiſſimi viri, Domini M. Jac. *Wigandi*, Paſtoris &
„Superint. *Weiſſenfelſii* & *Friburgi* ad Unſtrudam (eo enim
„tempore erant inſpectiones utriusque conjunctæ, quæ poſtea
„ſunt diviſæ) adeptus eſt Parochiam in *Roſbach*, hodie Friburgenſis
„diœceſios. Hinc vocatus autoritate & poteſtate
„Senatus, quod vocationis litteræ teſtantur, hujus Eccleſiæ
„factus eſt Diaconus anno nimirum ſupra ſeſqui-milleſimum
„67. cui concionando, monendo & fideliter docendo

„præfuit. Nihilominus etiam venerabili & nobili Dominæ e) „Marg. de *Watzdorff*, piæ & religioſæ fœminæ, ultimæ hujus „cœnobii abbatiſſæ, fuit a concionibus. Cujus neque munifica liberalitate, neque Senatus debito ſalario hic alere & „ſuſtentare ſe poterat. Habebat enim numeroſam f) ſobolem, conjugem non admodum domeſticæ rei gnaram, & æs „alienum huc ſecum pertraxerat. Anno 1573. de mandato „illuſtriſſ. & clementiſſimi Principis ac Domini, Domini AUGUSTI, Electoris Saxoniæ, Superintendentia *Libewerdæ* „potitus eſt. Eſt ea in loco paluſtri & non ſatis ſalubri ſita, „reditus non admodum amplos habens, ut ipſe mihi ſæpius „prolixius narravit. De quo modo dixi, Illuſtr. & Potentiſſimus, cum ad venationem veniſſet *Libewerdam*, mandavit *Lyſthenio*, ut de cœna Domini publice concionem haberet. Eam cum Dominus Elector audiviſſet, adeo fuit ea „delectatus, atque etiam pronunciatione *Lyſthenii* (erat enim „acuta & clara vox viro) ut aulicis concionibus vocatum præficeret. Summam expertus eſt gratiam cum Domini Electoris, tum Electoriſſæ Dominæ *Annæ*, ex regio ſanguine „Daniæ progenitæ, per totos 14. annos, quibus ſuo munere „in aula perfunctus eſt. Nam is 12. florenorum ex principali „largitate in libris rationum Cameræ accepiſſe legitur: potiſſimum id factum eſſe creditur, quod per ipſum divino quaſi „afflatu conſilia *Calvinianorum*, in aula *Dresdenſi*, Academia *Wittebergenſi*, & alibi latitantium, fuerint revelata & „detecta. Verum ut fortuna nunquam eſt ſtabilis, nec ſede „moratur in una, ſecundum Poetam; Cum D. Elector, & D. „*Anna* Conjux pientiſſimæ & illuſtriſſ. memoriæ, moreretur, „& Dominus CHRISTIANVS, Hæres & ſucceſſor patriæ dignitatis & regionum factus eſſet, ipſi *Lyſthenio* etiam, procul dubio *Calviniſtarum* inſidioſis machinationibus, munus „in aula concionandi reſignatum eſt. Aula autem ne incideret in aliquam ſuſpicionem odii, iræ & inclementis affectionis, contra patriæ aulæ concionatorem veterem, manda-

„vit *Pirnenſi* Senatui, ut *Lyſthenium* requirerent Superinten-
„dentem. Cui Senatus, ut par eſt, paruit, & vocationem
„miſit, quam originaliter vidi. Quoniam vero ei inſerta
„erat hæc clauſula: *quod fieret ad reſcriptum illuſtr. Princi-*
„*pis Electoris*, oblatum munus ſuſcipere recuſavit. Arbitra-
„tus enim eſt, quod veriſſimum fuit, ſe apud populum *Pir-*
„*nenſem* totum pendentem a Calviniano dogmate D. *Stoſſe-*
„*lii*, qui ipſorum Superintendens fuit, & tuba Claſſica, ad
„propagandam Sacramentariorum doctrinam, in his terris, mi-
„nimum favoris & gratiæ habiturum eſſe. Cum igitur M.
„Jo. *Wintzer* ab hac Inſpectione & Superintendentia ad *Li-*
„*bewerdenſem* transferretur, vocatus ſolenniter a Senatu no-
„ſtro, in locum ejus ſurrogatus, & a Domino Camerario
„*Volcmaro Ziegenbornio* Dresda huc deductus eſt anno 1587.
• • • • • Paulo poſt cum comperiretur ſe a ſacra-
„mentariis eſſe deceptum & ſub herba illa verborum vene-
„natum anguem latere, eo crabrones in aula, quæ ſcatebat
„fere tota Calviniſtis, irritari, ipſi carcerem minati ſunt. Quo
„indicato ab integerrimo & candidiſſimo viro, *Magdeburgum*
„fugit, ubi ad menſes aliquot ſuppetiis Illuſtr. Principis ac Do-
„mini, Domini *Joachimi Friderici*, Marchionis Branden-
„burgici &c. & Senatus noſtri & aliquot amicorum ope ſu-
„ſtentatus eſt. Cum autem Illuſtr. Princeps Sax. Elector *Chri-*
„*ſtianus* Deo clementiſſimo eccleſiis harum regionum bene
„cupiente, vitam ſuam in his terris pie clauderet, Paſtor Su-
„perintendens poſtliminii quaſi jure ad ſuas oves derelictas
„reverſus, eas divini verbi manna pavit usque ad annum
„MDXCVI. cujus die XIV. Nov. *Neoburgio* rediens in mor-
„bum febrilem incidit, quo aliquoties remiſſior quidem fa-
„ctus ad labores ſuos eccleſiaſticos redire volens, inobedien-
„tia ſuorum ſemper ad priſtinum ſtatum recidit, qui tandem
„prævaluit, ut XXVII. Febr. mane intra 1. & 2. g) Anno
„MDXCVII. hac miſeriarum valle egreſſus placide in cœlum
„evolaverit h).

a) Germ. auf der Herrn Freyheit.

b) De hoc incendio ex Chron. quodam MS. f. 431. ſequentia duxi commemoranda: A. 1532. am Sonnt. Quaſimod. war der 7. April. zwiſchen 1. und 2. Uhr Nachmittag brandte die Freyheit gantz ab, in wenig Stunden ſahe man von einem Thor zum andern, auch der Dom, die Kirchen, alle Glocken, der halbe Creutz-Gang und ein Gebäude im Georgen-Cloſter, die gantze Georgen-Gaſſe, it. die Orgel im Dom, 30. Menſchen verdorben und erſtickten, und bliebe nichts als die Probſtey und der ſteinerne Thurm im neuen Biſchoffs-Hofe. Dieſer Brand iſt folgender maſſen geſchehen: Zu der Zeit war ein Prediger gen Altenburg von dem Schöſſer zu Eiſenberg auf Befehl des Churfürſten Hertzog Hanßen gebracht, da gieng das Volck aus der Stadt hinaus zur Predigt, denn Johann Wolckenhain ward hier vertrieben, daß man zu Naumburg in 3. Jahren keinen bleiblichen Prediger hatte. Damals bin ich mit Hanß Müllern, die Zeit wohnhafftig in der Saltz-Gaſſen, neben Glorius Oblicken und Matthäus Hülſchnern umb die Zeit, da das Feuer, wie angezeigt, angieng, zu Flemmingen im Dorff zur Predigt geweſen, allda hörete ich die Litaney das erſtemahl teutſch ſingen: Als die Predigt aus war, und wir zum Dorffe heraus kamen, da gieng das Feuer auff und war ich ein Mann von 50. Jahren, und ich meinet ich würde mich todt lauffen. Das Feuer war angelegt von einem Vater und Sohn (der auch Pulver in das Feuer geworffen und erwiſcht worden) die wurden mit glüenden Zangen geriſſen, zum Herrn-Thor herauf und umher auf der Freyheit geführet, mit einem Rade zerſtoſſen und verbrandt. Eadem habet Paul. *Langius* in Chron. Numburg. f. 78. in *Menk.* Scriptt. Sax. To. 2. Incentores fuiſſe de *Weida*, pro tunc mercenarios in *Nuemburg*. Etiam magnas & lapideas Canonicorum ædes, cathedralis quoque Eccleſiæ tectum & turrem in ſuperioribus adeo arſiſſe, ut etiam campanæ partim conflatæ deciderint, & ad 30. homines & fumo & igne extincti ſint, nonnulli etiam prorſus incinerati &c.

c) Rector ſcholæ cathedralis tum fuit M. Sigismundus Schorckel, de quo vid. P. 1. p. 53. *Numb. Lit.*

d) *Elnboga*, urbs Bohemiæ in Circulo Egrano in Voitlandiæ confinio.

e) Jam A. 1539. Dux Saxoniæ *Henricus* Viſitationem inſtituerat, ſanctimoniales tamen in quibusdam monaſteriis a veteri Religione nulla ratione ſe paſſæ ſunt retrahi. Referam quæ in Schiefferdeckers Erneuerten Gedächtn. des Weiſſenf. Zions ed. 1703. in 4. p. 25. leguntur: In dieſem 1539. Jahre geſchahe auch die erſte Viſitation derer Kirchen und Schulen allhier von Herrn Hertzog Heinrichs zu Sachſen ꝛc. verordneten Viſitatorn, Juſto *Menio* zu Eiſenach, Joh. Webern P. und Sup. zu Neuſtadt an der Orla, Hartman Goldacker, Amtmann zu Salza und Thomas Brücken, Vollrath von Watzdorff, Verwaltern zu Bürgel, und Friedrich von Hopffgarten zu Heinck: Da man denn mit der Domina oder Aebtißin Euphemia von Plauſitz, Unterredung gepflogen . . . . und ergienge wegen der Nonnen in S. Claren Kloſter folgende Verordnung: Es ſoll auch der Pfarrer Ihm die Jungfrauen ſonderlich laſſen befohlen ſeyn, und auffſehen, daß ſie im H. Evangelio wohl unterrichtet und in feiner Chriſtl. Zucht erhalten werden, darinnen Ihm denn auch die Jungfrauen, als Ihrem Seel-Sorger, gehorſamlich folgen ſollen. Mox p. 98. de Langendorffenſibus incluſis narratur: A. 1598. iſt bey der General-Viſitation noch groſſe Verſtockung und Boßheit befunden worden, da manche gar zu den Papiſten übergegangen, ... A. 1555. hielt M. Jacob Weygand P. und S. allhier Sontag nach Andreä in Cloſter Langendorff Viſitation . . . da uns die 4. Nonnen beantwortet haben, es gehe ihnen wie GOtt will, ſo könten und wolten ſie nicht gläuben daß unſere Religion und Brauchung der Sacramenta recht und chriſtlichen wäre. . . . und wolten alſo in dem Glauben, darinnen ſie getaufft wären, bleiben.

f) Duplici enim vice contraxit matrimonium, uti mox dicetur.

g) Quæſitus paulo ante ultimam analyſin: ſi vita hæc terreſtris eſſet relinquenda, *num corpus in templo velit ſepeliri*? Non, reſpondebat, ſed in publico cœmiterio cum præmiſſis meis ovibus dormiam credens & expectans certiſſime glorioſam reſurrectionem.

h) Habuit duas conjuges, unam, Boëmam Ellebogenſem, *Margarethem*: alteram Torgenſem, *Catharinam*, Filiam Torg. Diaconi, ex qua nati ei ſunt 2. filii & 3. filiæ. Quinam fuerint autem quæ ipſorum nomina, reticet *Hornius*. Non conſtat igitur, an *Leiſtbenii* noſtri poſteris accenſendus ſit M. *Joachimus Leiſtenius*, qui ſub auſpicia Illuſtris Auguſtei A. 1664. ad Profeſſionem Math. &

Hiſtor. vocatus eſt, & An. 1674. ad gubernacula ſ. Rectoratum Gymnaſii aſcendit, ex programmatibus, quæ edidit, notus. conf. *Introd. Ill. Gymn. Aug.* Leucop. in 4. lit. D.

* Scripſit *Georgius* noſter aliquot Tractatulos & Conciones, quæ publice excuſæ habentur.

VII.

M. Joh. Zerbſt Numburg. Diaconus in æde beat. Virg. Hallenſ. vocatus an. 1568. paulo poſt an. 1572. obiit. v. *Heinecc.* Denckm. der Reform. in der Hiſtor. Vorrede p. 82. ed. Hal. 1718. in 4.

IIX.

M. Martinus *Rohte* Numburg. de quo *Bertuchius* non ſine laude refert: *M. Kromayero* (Con-Rectori An. 1608.) *ſucceſſit, ingenii felicitate & docendi dexteritate ſatisfecit officio. Phtiſi conſumtus vitam pie in Chriſto clauſit* A. 1610. v. Chron. Port. P. 2. p. 184.

IX.

Nicolaus *Höpffner* Numburg. parochus fuit in pago Draſchwitz in Diœceſi Cizenſi A. 1669. publicæ luci dedit Tr. von groſſen Sturmwinden non contemnendum.

X.

D. Chriſtianus Lange: primo Archi-Diaconus Thomanus, poſtea Paſtor, Th. P. P. & Superint. Lipſienſis, *Numburgenſem* ſe appellat in Examinatione 6. Admirationum ſcripti, cui Titulus: Scharffes rundes Auge G. Landherrns c. Pupillam Saxon. ed. Lipſ. 1630. in 4. 12. B. mortuus A. 1657.

De parente ipſius D. *Samuele*, pariter Th. Prof. & Sup. Lipſ. conſtat, in pago vicino Altenburg ruſticis parentibus natum eſſe, atque in pueritia nudis etiam pedibus Scholam Numburgenſ. frequentaſſe. conf. Gelehrt. Lex.

XI. XII.

Johannes Schlöder P. Francohuſanus & vicinarum Inſpector. v. *Bertuch.* Chron. Port. P. 2. p. 390.

Petrus Probſt P. in Utenbach.

Atque hi ſunt fere illi literati, quos *Vulpius* collegit. Superſunt autem adhuc alii, a nobis tandem recenſendi:

XIII.

D. Franciſcus *Pfeil*: Ab Electore Saxon. D. *Johanne Friderico* A. 1542. peracta Nicolai *Amsdorffii* introductione in regimine Epiſcopatus Numburgenſis Cancellarius conſtitutus eſt, cui paulo poſt ſucceſſit D. Nicolaus *Reinaldus*. a) Evocatus eſt *Hamburgum* A. 1546. illiusque Reipublicæ b) Syndicus deſignatus, quod munus ipſi etiam tandem a Republ. *Magdeburgenſi* delatum c) eſt A. 1552. deceſſit ibidem circa finem Seculi XVI. Inter ſcripta d) ipſius, quæ lucem viderunt, eminent *Conſilia Juris*, Opus poſthumum in 2. Centurias diviſum atque a filiis hæredibus curatum, prodiit 2. Tomis in fol. Magdeb. A. 1600. In frontiſpicio operis effigies *Pfeilii* apparet, infra illam vero Symbolum: **Thue recht, laß GOtt walten**: Dedicationi præfixa ſunt inſignia *Pfeiliana*, in quibus lilium depictum eſt, duabus columnis fultum atque ſpiculo transfixum.

a) v. *Seckendorff.* Hiſt. Luth. L. 3. f. 393.

b) Comparet in ſerie Syndicorum Hamburgenſium, quam adornavit *Fabricius* in Memor. Hamburg. T. 1. p. 440. his verbis: A. 1546. Franciſcus *Pfeil* J U. D.

c) Huc ſpectant verba dedicationis T. 1. Conſiliorum præfixæ: *Cum intelligeremus, nec conſilia quidem, quæ ſuperior ætas ſuppeditavit infinita, factorum indies quæ contingunt, circumſtantiis ſatisfacere, hæcce autem parentis noſtri reſponſa diverſas factorum, prout illi partim, cum Cancellarium in diſtrictu diœceſeos* NAUMBURGENSIS, *partim vero cum SYNDICUM apud HAMBURGENSES & MAGDEBURGENSES ageret, offerebantur, præ ſe ferre ſpecies, nec parum lucis, (abſit arrogantia dicto) Juri Saxonico & confinium provinciarum ſtatutis & conſuetudinibus afferre, conceſſimus tandem &c.* In dedicatione vero Partis ſecundæ ſequentia commemorantur vitam *Pfeilii* & acta illuſtrantia: *Cumprimis fecit meritorum, quibus parentem noſtrum, ex diſtrictu diœceſeos NAUMBURGENSIS, ubi Cancellarii munere tum fungebatur, evocatum, cum laudatiſſimis veſtris Rebuspublicis Syndicum præficeretis, abunde ſatis proſecuti fuiſtis, recordatio. Etenim ſi vos Reipubl. HAMBURGENSIS, quibus ille Anno reparatæ ſalutis 1546. vel vos Reipublicæ patriæ.* (ſc. Magdeburg.) *Proceres, quibus A. 1552. in conſilium aſciſcebatur, nihil prius aut antiquius duxiſtis, quam* *ut omni beneficiorum genere eundem, tum laborum, quæ expediendis Rerumpublicarum veſtrarum negotiis gravibus certe & arduis, etiam in regionibus longe diſſitis terra marique impenderet, tum vero etiam affectionis illius, qua vobis veſtriſque civibus ad extremum uſque habitum unice devinctum animadvertiſtis, intuitu cumularetis.* Tandem vero additur: *Quod ſi feceritis, ne & ALIA, QUÆ PENES VOS SUNT PARENTIS SCRIPTA, utilitatis certe non minoris atque præſentia, poſteritati ut relinquantur, ſtudebimus.*

d) Integro ac ſpiſſo volumine congesſit diplomata atque privilegia, Epiſcopatum *Numburgenſem* concernentia, quod MS. (Copial-Buch) ſupereſſe adhuc alicubi, amicus quidam retulit.

XIV.

M. Ambroſius *Chemnitius*, Bricena Marchicus, D. Martini *Chemnitii*, ex fratre cognomine a) nepos. Primus eſt, qui A. 1580. ad Diaconatum tertium b) Eccleſiæ Wenzeslai terræ *Numburgenſis* vocatus eſt. † A. 1597. *ἄτεκνος.*

* Edidit Carmen in Natalem Chriſti Witteb. 1584. in 4.

Sub præſidio D. Georg. *Mylii* Diſput. hab. Jen. A. 1589. de Vocatione Eccleſiaſtica, quæ eſt ad Miniſterium.

Carmen præfixit Libro D. *Chemnitii* de duabus Naturis in Chriſto, quod hic reperimus:

Epigramma.

Chriſtus, ad extenſam, ſua cum daret avida ſponte
    Membra trabem, vitæ, morte parabat opus.
Nudus, at hoc opus expediit, quia ſectilis urnæ
    Subjicitur veſtis ſortilegisque roga.
Dividuam miles prædam facit æmulus æqui,
    Pars, ut deſecta veſte, quaterna fiet.
Sed non enſe togam rupit: Nam textilis arte
    Hæc, inquit, potis eſt, integra ſorte dari.
Vix veniam ſcelus hoc, fultam ratione meretur,
    Sed majus, Chriſti nunc fit ab hoſte, ſcelus.
Sacrilegus Chriſti non veſtem, condit in urna,
    Sed dubio Chriſtum ſubjicit ille lucro.
Jure ſcelus pingit ficto, linguamque volutat,
    Ad quemvis ſenſum, fundat ut ore ſonos.

Eventu dubio, quod ſi cadit alea jacta,
Os ſimulans, caſum corrigit arte ſua.
Heu ſcelus infandum! jacta datur integra Chriſti
Sorte toga, at Chriſtum dividit iſta phalanx.
Cancellis ipſum dia cum carne coarctat,
Extra quos carnis vis operando fluat.
At ceu Sphæra, ſuum circumrotat acta planetam,
Et veluti clavum volvit adacta rota:
Sic caro quod Chriſti mentis vertigine capta,
Partitæ comptor ſit Deitatis, ait.
Quodque caro in cœlo videat circumvaga mundum
Fingit, & abſentem quod procul illa regat.
Hydram hanc, quæ ſaniem tantam evomit ore biſulco,
Chemnitius ſacri Flaminis enſe ſecat,
Aſſumtæ quæ ſit divina potentia carnis
Quique ejus cultus religioque, docet.
Et firmat vivo verbi ſolamine pectus,
Ne deſperato hoc tempore forte ruat,
Tu cave; partitum facias Chriſtum excitus œſtro,
Ne fucato ejus nomine, quære lucrum.
Hunc evolve librum, verbi pro lumine grates
Solve Deo, celebra pro pietate virum.

M. Ambroſius *Chemnitius*.

---

a) En Stemma *Chemnitianum*!

Paulus Chemnitius, pannifex † 1533.
Euphemia Kaltenbornin, Juterboc. † vidua 1566.

Ambroſius, pannifex † 1564.	D. Martinus Super. Brunſwic. † 1586.	Urſula: † virgo innupta 1548.
M. Ambroſius: natus 1519.		

b) Fallitur *Rethmeyer* P. 3. der Braunſchw. Kirchen-Hiſt. in den Beylagen p. 437. perhibens; Iſt zu Naumburg auf der Freyheit Pfarrer geweſen.

XV. M.

XV.

M. Andreas *Cruciger* vel Creutziger, Numburgenſis. Integro ſexennio primis literis Schola Portenſis ipſum a) imbuit, ſublimioribus Academia Lipſienſis. Primum parochiæ Wahrenbrück b) in diœceſi Liebenvverdenſi præfuit, inde mandato Sereniſſ. Electoris Saxon. ad paſtoratum in c) oppidò Zörbig vocatus eſt, tandem munus Paſtoris & Superint. Delitiani ei obtigit A. 1617. Vivere deſiit A. 1644. d. 11. Maj. Uxorem duxit N. Lucæ *Cranachii* Judicis Witteberg. viduam.

a) Acceſſit A. 1594. d. 2. Sept. v. *Bertucb.* Chron. P. 2. p. 393.

b) Refert hæc *Bertucb.* l. c. quando eum vocat: *Artium & Philoſophiæ Magiſtrum, Paſtorem in ARENBRUGK.*

c) Debemus hæc M. F. G. Elteſtens Nachr. von Zörbig p. 202. Churfürſtl. Durchl. inquit, denominirten M. Andreas Crucigern. Es war derſelbe von Naumburg bürtig. A. 1584. (*Bertucb potius* A. 1594. fuiſſe aſſerit) war Er in die Schul-Pforte gezogen, und hatte darinnen ſein Sexennium ausgehalten. Ehe er anher kam, war er Pfarrer zu Wahrenbrück (Arenbrugk juxta *Bertucb.*) unter der Inſpection Liebenwerda. Zum hieſigen Paſtorat gelangte Er A. 1612. und muſte Ihm auf ergangenen Churfürſtl. Befehl NB. der Rath die Vocation in Nahmen des Churfürſten ausſtellen am 26. Jul. Er wurde hernach Superintendens zu Dölitzſch A. 1617. Als Pfarrer zu Wahrenbrück verehelichte Er ſich mit Lucæ Cranachs Richters zu Wittenberg, nachgelaſſenen Witwe. Starb zu Dölitzſch A. 1644. d. 11. Maji.

XVI.

Andreas *Leopoldi*, Numburg. Officio Sub-Con-Rectoris functus eſt in Gymnaſio Quedlinburgenſi A. 1578. v. **Kettners** Quedlinburg. Kirchen-Hiſtor. c. 33. p. 245.

XVII.

D. Paulus *Müllerus*, Witteb. Rector fuit Scholæ Senat. Numburg. A. 1621. Vitam ipſius enarrat Gebh. Theodor. *Meierus* in Monumentis Juliis ed. Helmſt. A. 1680. in 4. dignam, quæ huc ſubeat:

Incluta ad Albim *Witteberga* præſtantem nobis hunc dedit virum, natum patre cive & ſartore ibidem. In Schola

& Academia patriâ literis, bonis artibus & Philoſophiæ atque Theologiæ præceptis cum probe eſſet eruditus *Iglam* in Moraviam vocatus eſt, ubi Rectoris Scholæ partes adminiſtravit. Vixit ibi aliquamdiu & egit ſic ſatis bene, donec Tyranni de Pontificia ſacra coactus ſolum verteret. Bohemiam enim in exilium ire maluit, quam jugo traditionum & inſtitutorum pontificiorum ſe ſubmittere. Rediit ita Wittebergam, ubi privata opera docuit juventutem Academicam eo ſucceſſu, ut *Magiſtri titulo* auctus innoteſceret paſſim, & poſtea a *NAUMBURGENSIBUS Scholæ Civitatis ſuæ regendæ* præficeretur. Et has partes tractavit ac geſſit laudabiliter quidem, ſed non diu admodum, a) utpote mox *Eccleſiæ cathedralis, quæ HALBERSTADII eſt, eccleſiaſtes* conſtitutus. b) Quam ſpartam dum ornare atque tempori inſerviens ſtrenue veritatem aſſerere ſatagit, multa dura ſæpius eſt perpeſſus a Pontificiis, qui & vitæ ipſius inſidiabantur, laqueum ei in ambone non ſemel tendentes. A. 1630. auſpiciis Sereniſſimi Ducis *Friderici III.* in locum *Struvii* ſurrogatur, *Antiſtes Eccleſiæ Helmſtadienſ.* atque *General. Superintendens* ejusdem atque vicinarum, ſimulque Theologiæ Profeſſor conſtitutus eſt. Quibus muneribus in ſextum uſque annum bona fide functus eſt. Anno enim 1636. a maximo Heroe Duce *Georgio* in aulam accerſitus Sereniſſimo Principi a concionibus & conſiliis eccleſiaſticis fuit, atque ut ſupremus Inſpector Eccleſias Ducatus *Calenbergici* rexit. Magnam exiſtimationem nominis in aula conſecutus eſt, gravi & prudente morum cenſura. Deſignatus autem aulæ Calenbergiæ Proteccleſiaſtes & ditionis Superintendens Generaliſſimus priusquam Helmſtadio Hildeſium (ubi tum aula Principis erat) abiret, Doctoris Theologi titulo & honoribus ornari voluit. Impertivit ei illos prudens brabeuta & Decanus Georgius *Calixtus* S. Th. Doct. & Prof. An. 1636 d. 16. Apr. cum Vice-Rectoratu fungeretur ipſe D. Calixtus: Pro-Cancellarii vero partes obiret D. Jo. *Stuckius*, hactenus Facult. Juridicæ Ordinarius, modo deſignatus Ser. Ducis *Georgii* Conſiliarius & Vice-Cancellarius. Correptus poſt illa paroxyſmo melancholico demandatorum officiorum partibus fungi amplius non potuit. Exiit proinde aula, ſeceſſum quærens in imperiali civitate *Northuſii*, vt pecunias ex reditibus c) *Walckenredenſibus* in annuum ſtipendium ipſi a munificentiſſimo Principe conceſſas facilius cogere poſſet, inde ſecedens abiit *Gottingam*, ubi ex hac miſeria tranſiit in cœleſtem quietem.

---

a) Idem refert M. Jo. *Theilius* Rect. Budiſſ. in Progr. de vita æterna, ed. Budiſſæ 1660. his verbis: *Ego informationi ejus (Joh. HERZOG* v. Numb. Liter. P. 1. p. 88.) *ad ſuaſum Dn.* D. *Pauli MULLERI* νῦν ἐν ἁγίοις *(qui eopſe anno 1624 ex Rectoratu NAUMBURGENS. SCHOLÆ ad officium Prædicaturæ cathedralis Halberſtadienſ. abibat) a parente præficiebar.*

b) Prolixum Catalogum illorum, qui ex pulvere ſcholaſtico in Eccleſiam evocati ſunt, contexuit *Bertramus* in der Lüneburg. Kirch. Hiſt. P. 1. p. 203. quibus tamen adjici adhuc poſſunt Rectores *Scholæ Numburg. Senator.* ſequentes:

M. Gordianus Hirſch, Paſt. Eccleſiæ ſuburbanæ ad D. Maurit. A. 1541.
M. Joh. Baumgärtel, Paſt. in Schönburg. 1551.
M. Joh. Steltzner, Diac. Numb. ad D. Wenzesl. 1574.
M. Chriſtianus *Becmannus*, de quo v. Numb. Liter. P. 1. p. 78.
M. Chriſtophorus Schirmer, Paſt. in ſuburbio ad D. Maurit. 1621.
M. Paulus *Müllerus*, de quo jam expoſuimus.
M. Tobias *Ekhurd*, P. in Groſſen Jena. 1634.
M. Philipus Saltzmann, Superint. Cizenſ. 1652.
M. Theophilus *Colerus*, Super. Jenenſ. 1675.
M. Joh. Pretten, Paſt. Prim. Numburg. 1663. v. conciones meas funebres Pflicht gegen die Todten p. 51.
M. Adamus Gſchwend, Diac. poſtea A. Diac. Numb. 1709.
M. Joh. Chriſtian Stemler, Diac. Numb. 1732.

c) Meminit Seren. hujus Ducis *Georgii*, beat. *Leukfeld* in Antiqq. Walckenred. P. 2. p. 154. alioſque etiam a Seren. D. *Chriſtiano Ludovico* ex cœnobii hujus reditibus ſuſtentatos fuiſſe tradit.

XIIX.

M. Chriſtianus **Krumholtz**, Numburgenſis. Theologiæ operatus eſt in Academia a) Lipſienſi, ubi an. 1672. in beat. Dn. D. *Scherzeri* Collegio Anti-Sociniano D. 30. & 54. reſpondendo tuitus eſt. Poſtea rite vocatus *Weidæ* in Voigtlandia Diaconi munus ſuſtinuit. Cognominis infelicis literati D. Chriſtiani Krumholzii Paſt. Hamburg. ad D. Petr. contubernalis mei, dum Lipſiæ olim ſtudiorum gratia hærerem, an. 1729. poſt diuturnam cuſtodiam tandem extincti, quem tamen neque patria (Neoſtadii quippe in circulo Miſniæ, quem vocant, metallico natum) neque cognatione attigit.

a) Ad manus eſt ſequens ipſius ad amicum Numburgenſem J. S. exarata epiſtola, ex qua ſequentia decerpere placuit:

- - - - - *Obiit diebus hiſce incomparabilis doctrinæ Evangelicæ aſſertor ac Theologus, WELLERUS, ille magni nominis, qui dum vixit hactenus, ſummo cum emolumento Eccleſiæ præfuit. Parentalia inſtituentur 17. hujus currentis, erit dies ſolis, ubi ſimul & apud nos, ut & Wittebergæ, eadem in beate defuncti honorem celebrabuntur. De ſucceſſore ipſe ὁ μακαρίτης ante ſuam beatam ἀνάλυσιν fuit ſollicitus, a Sereniſſimoque Electore petiit (ſic vulgo fert rumor) ut generum ſuum D. Starckium in ſuum locum ſubſtituat, cui petito annuiſſe quoque Electorem tradunt: aulæ tamen primatibus non adeo probari iſtam perſonam ex multis recenſeri audivi. Deus, cujus opus eſt, hujus viri jacturam, alio, ſi omnino non ſimili; non multo tamen diſſimili viro reſarciat &c.* Dabam Lipſiæ d. 11. Jul. 1664.

T.

C. Krumholz.

P. S.

Non plane prætereundam duco noſtram illam controverſiam de voce *Sathurni*, quam in ſuſpenſo hactenus, dum nihil reſpondi, reliquimus. Brevibus me expedio. Omnino non eſſe taxandam illam ſcriptionem, ſi penitius rem ipſam introſpiciamus, præcipue cum nec etymologia, partim ex Græca, partim ex Ebræa linguis deſtituamur. Ex illa e vocula σαίθη, ex hac שתר latuit. Mihi tamen magis arridet ratio denominationis deſumta ab Ebraico, quam Græco, quia hoc fabuloſius forte, illud autem magis nomini ipſi convenit, utpote cum *Sathurnus* latuiſſe dicatur in latio, a quo & ipſa Regio nomen habet. Vale iterum, & quicquid eſt, boni conſule.

XIX.

D. Johannes *Schilterus*, Antiquitatum Germanicarum ſcrutator celebratiſſimus, quem quidem non protulit Numburgum, aluit tamen aliquando ac fovit. Natus ſcil. eſt *Pegaviæ A.* 1632. d. 29. Aug. Patrem habuit Marcum, mercatorem, Zachariæ *Schilteri*, Theologi Lipſienſis, ex fratre nepotem; matrem vero Barbaram, Johannis *Strauchii*, JCti & Prof. Jenenſis ſororem. Afflicta tunc erant atque bellica tempora, hinc infans vix 3. hebdomadum cum parentibus patria ejectus, Lipſiæ, deinde Dresdæ, latuit. Anni ſpatio vix præterlapſo patre orbatus eſt. Mater ſecundis nuptiis in manus convenit Joh. Hartmanni, Senatoris Lipſienſis, qui tamen pariter primo initi conjugii anno, contagio tum graſſante, periit, mater ſecuta eum eſt A. 1641. Orphanus itaque noſter *Schilterus* a patruo, Joh. *Schiltero*, JCto & Cur. Supr. Elect. Lipſ. Aſſeſſ. [illegible]ptus, Chriſtophoro *Burchardo* atque M. Theophilo *Colero* a) traditus eſt, qui bonis literis inſtruerent. *Colerum* ſecutus eſt *Numburgum*, quorſum ad Rectoratum Scholæ Senat. evocatus fuerat, atque ſub ipſo ita eruditus fuit, ut domini patrui judicio maturus videretur, qui ad graviora ſtudia capeſſenda Academiam Jenenſem peteret. Per biennium hic commoratus Lipſiam ſe contulit, ubi A. 1655. titulo Doctoris Philoſophiæ ornatus eſt. Poſtea reverſus *Jenam* in juris ſtudio perpetua D. *Strauchii*, avunculi ſui, manuductione uſus eſt. Spatio 5. annorum elapſo venit *Numburgum*, atque in Dicaſterio per biennium & amplius cauſarum patronum egit. Mox a Dn. *Mauritio* Duc. Sax. atque Epiſcopatus Numb. Adminiſtratore cingulum Magiſtri ſcriniorum accepit. Exacto autem luſtro A. 1671. dignitatem Præfecti Sulani in Comitatu Hennebergico atque in Academia Jenenſi inſignia atque privilegia Doctoralia conſecutus eſt. Poſtea a Dn. *Bernhardo*, Duce Vinarienſi, in numerum Conſiliariorum aulicorum adoptatus eſt, quem tamen Herum Sereniſſimum A. 1678. morte amiſit. Conceſſit deinde *Francofurtum* ad Mœnum ſequente ipſum contubernali Joh. Henr. *Felzio*, D. & Prof. Jur. Argentorat.

Atque hinc nata occaſio, per quam ab Illuſtri *Obrechto*, Prætore Regio, Provinciæ Conſiliarii Reip. Argentinæ atque Prof. Jur. honorarii ipſi oblata eſt. Huc itaque ſe contulit A. 1686. tantaque dexteritate res curiæ & Academiæ tractavit, ut nihil in ipſo unquam deſideraretur. Conjugium iniit A. 1660. cum Anna Sibylla, Henrici Bornii, Judicis urbani & mercatoris Numb. filia, A. 1699. denata. Pater factus 5. liberorum, quorum hæc ſunt nomina: 1) Joh. Godofredus, Jur. Pr. Jen. 2) Suſanna Sibylla, nupta Dn. Oberlackio, Jur. Prof. Jen. Unus filius & una filia non diu fuere ſuperſtites, proles etiam quinta in utero extincta. In filiam adoptavit Suſannam Catharinam Dn. Abrahami Dieudonné, Præfecturæ Landſpergicæ in *Meiſtersheim* adminiſtratoris filiam legitimam, quæ rem ipſius familiarem diligentiſſime curavit. Obiit A. 1705. d. 14. Maji. v. Theſaur. Antiqq. *Schilteri* T. 2. ſub fin.

Scripta *Schilteri*:

1. D. de Syllogiſmis ex hypotheſi hab. Jen. 1653.
2. - de analyſi vitæ Tit. Pompon. Attici. Lipſ. 1654.
3. Exerc. 1. Comment. in L. deciſion. Juſtin. Jen. 1655.
4. D. Inaug. de Curſ. publ. de Angariis & parangariis ac de onere Temonario Jen. 1671.
5. de Condominio circa ſacra Argent.
6. de Libertate Eccleſiarum Evangelicarum Tr. Jen. 1681. v. *Pfaff.* Hiſt. Theol. Liter. P. 3. p. 210. & 346. Emendationes & additamenta adjecit J. H. *Böhmerus*. Hal. 1720.
7. Theſaurus Antiqq. Germ. 3. Tom. in fol. ed. Ulm. 1727.
8. Tr. de renunciationibus.

a) de Colero v. Numb. Liter. P. 1. p. 100.

XX.

D. Joh. Heinricus *Meliſſander* alias Acker. Natus Numburg. A. 1647. d. 12. Aug. Parens ipſius Johannes, ſutor, mater fuit Charitas, filia a) Meliſſandri, neptis D. Caſp. b) *Meliſſandri*, Super. Gener. Altenb. a quo proavo noſter nomen *Meliſſandri* aſcivit.

Literis humanioribus in ſchola patria primum, deinceps in Portenſi Gymnaſio imbutus eſt. Poſtea A. 1669. Jenenſem Academiam adiit, ibique admodum inclaruit. Proinde non c) Magiſtri ſaltem honores ei tribuit Facultas Philoſophica, ſed etiam in numerum Adjunctorum, quos vocant, Facultatis recepit. A. 1673. ab *Erneſto* pio, Duce Sax. ad parochiam Hauſen, brevi poſt ad Ephoriam Dnn. ab *Hopffgarten*, Anno autem 1689. ad Inſpectionem Eccleſiarum Blanckenhaynenſ. & Cranichfeldenſium vocatus eſt. Lipſienſis Academia A. 1690. e) Licentiati, Wittebergenſis autem A. 1698. Doctoris Theologi gradum ipſi contulit. Officio ſuo poſtremo per 20. annos præfuit, ſiquidem A. 1717. propter ingraveſcentis ætatis debilitatem eo depoſito *Gotham* diſceſſit, ubi A. 1719. d. 21. Sept. catarrho apoplectico extinctus eſt, æt. 75. Conjugem duxit Annam Mariam *Dorſeldiam* Gothæ Anno 1673. d. 28. Novemb. ex qua ſequentes ſuſcepit liberos, 1) M. Johann. Henr. *Ackerum*, Direct. quondam Gymnaſ. Fridericiani, quod Altenburgi floret: 2) Chriſtian. Frider. Ackerum, Jur. Pr. 3) Catharinam Mariam Dn. Jo. Heinr. Hentzoldi P. Macro Lhomani uxorem, nunc beatam. Atque hæc ex literis Dn. Hentzoldi.

a) Johannis ſc. D. Caſparis filii, Paſtoris primum in Aue, diœc. Eiſenberg. poſtea in Wenigen Jena. Concionem ipſius in Ebr. III, 14. A. 1608. Jenæ in templo oppidano habitam denuo publicavit Dn. J. H. Ackerus Salfeld. 1718. in 4. Tres genuit filias, quarum nomina fuerunt: Fides, Spes, Charitas. v. ejusd. Ackeri præfat. ſuper libellum Ehe-Büchlein D. Meliſſandri ed. Rudolſt. 1719. in 12. ſub finem. En! Stemma Meliſſandrinum:

D. Caſpar Meliſſander.
|
M. Johannes Meliſſander.
|
Fides. Spes. Charitas, Joh. Ackeri, ſutoris Numb. uxor.
|
D. Jo. Henr. Meliſſander. Jo. Chriſtoph. Acker.
|
M. J. H. Acker: Chriſt. Frid. Cath. Mar.

b) Vitam ipſius expoſui in Hiſtoria Hymnopœorum Commentario meo in hymnos ſacros (Evangel. Lieder-Commentar.) ſubjectam p. 53. conf. *Ludov.* Schul-Hiſtor. P. 3. p. 41. & P. 4. p. 176.

c) In carmine quodam gamico A. 1669. d. 28. Jan. Jenæ impreſſo titulo Poëtæ Laur. Cæſar. utitur. Dicatum illud eſt nuptiis fratris germani, Joh. Chriſtophori Ackeri, Numburg. Chirurgi campeſtris Cæſar. ſponſi, & Catharinæ Roſinæ, Jo. Briegeri, Oenopolæ Namieslavienſ. in Sileſia filiæ, ſponſæ. Nomen ſuum ſequentem in modum deſcripſit: M. **Jo. Heinrich Acker von Naumburg, A. M. Kayſerl. gecrönter edler Poet, und der H. Schrifft ergebener.**

d) Inter applauſus votivos b. D. Thom. *Ittigius*, tumque adhuc Archi-Diac. Thomanus Lipſ. ita luſit:

> Dum *Philyre* ſummos conferre moratur honores,
> Nunc illos confert *Leucoris* alma Tibi:
> Non minus applaudit *Philyre*, quam *Leucoris* alma,
> Doctorique novo proſpera cuncta fovent.

De eloquentia *Meliſſandri* ſacra ita cecinit ibidem Jo. Henr. *Erneſti* P. P. & Rector Thomanus:

> Nam ſenſit varias *non una Eccleſia* vires
> Dia ut facundo dogmata ab ore fluunt.

XXI.

M. Joh. **Lauterbach** Numburg. Natus A 1658. d. 23. Oct. Patrem habuit cognominem, egenum mercenarium. A. 1689. Con-Rectoris, deinceps Rectoris partes in ſchola Jenenſi adminiſtravit. Linguæ Teutonicæ veteris perinduſtrius indagator, teſte Exerc. de etymologia & origine vocum Alemannicarum A. 1687. evulgata. Felix in pangendo Carmine vernaculo, cujus generis complura proſtant publico etiam nomine typis exſcripta, comta omnino ac nitida. Defunctus vita A. 1696.

XXII.

M. Chriſtianus **Günther** Leutſchovia-Hungarus. Numburgum, quo parens ipſius, M. Andreas **Günther** (tum temporis exul) ad Diaconatum Eccleſ. Wenzeslaitanæ vocatus erat, in tenera ætate delatus eſt. Literas primas in Schola Senator. hauſit. Diſceſſit deinde Jenam, quæ Academia Magiſtri titulo ipſum ornavit, poſtea Lipſiam quoque adiit. A. 1709. ab Ill. Dn. Wolf.

Dieter. L. B. a Werther, Rev. Capit. Numb. Præpoſ. munus Diaconi Coloniæ in Thuringia ipſi collatum eſt, ubi etiam vitam finiit A. 1722. d. 10. Mart. Iterata editione cum acceſſionibus in lucem emiſit *Apologetica* a) *Arndiana* Lipſ. 1706. in 8. Gnarus etiam fuit rei b) numiſmaticæ: & lucem vidiſſent fortaſſis nonnulla alia, niſi morte fuiſſet præventus.

---

a) b. G. B. *Scharffius* in Supplem. Hiſt. Arnd. ed. Witteb. 1727. in 8. p. 21. ſequens de iſta collectione fert judicium: *Adde ſis judicia, quæ paſſim viri docti piique de Arndio quique mentis ſuæ ductum guſtumque in rebus ſacris ſecuti, tulerunt: quædam niſi major eorum pars potius elogiorum titulum mereri poſſit, congeſta reperiuntur ab Autore APOLOGETICORUM & Bibliothecario, qui vocari vult a partium ſtudio immunis, utriſque Anonymis.* Mox in ſubjecta nota hæc leguntur:

APOLOGETICA ſic dicta ARNDIANA ſemel iterumque prodierunt, poſtrema vice Lipſiæ 1706. in 8. *multo reliquis auctior. Qui hanc editionem curavit, fuit M. C.* Günther *V. D. M. Coloniæ Thuringorum, quem editio Roſtoch.* 1688. *anni fugit. Variis autem Arndii & amicorum epiſtolis, teſtimoniis & elogiis ipſius conſtant, quibus Syllabus Adverſariorum etiam non ſine ſtyli acerbitate ſingulari annectitur. Ceterum liber eſt omnino ex que multa huc ſpectantia diſci poſſunt. Quis Auctor libri* Unpartheyiſcher *Bibliothecarius dicti ſit, alias jam innotuit. Neque* vero *fontes ipſos adiit, neque ſingularia multa habet.* Excitantur quoque hæc Apologetica in *Wernsdorffii* D. de libris Arndianis ed. Witteb. A. 1714. p. 26. 32. Compara *Arnoldum* in der Ketzer-Hiſtor. P. 2. l. 17. c. 6. §. 11. f. 459. Cæterum ipſe *Güntherus* in Append. oſtendit, quanta impedimenta objiciantur vero Chriſtianiſmo ab iis, qui hos libros tantopere improbant: ſcrupulos etiam nonnullos aperit. v quid reſponderint Autores Relatt. Innoc. A. 1707.

b) conf. Catalogum eorum, qui inſerviendi ſtudium b. *Junckero* in colligendis numismatibus ad ornamentum libri ſui Gülden und Silbern Ehren-Gedächtniß Lutheri ed. Francof. 1706. in 8. facientibus occupato præſtiterunt, ubi inter reliquos juxta ſeriem alphabeticam in præfat. enumeratos extat:

Der Edle und Wohlgelahrte Herr Chriſtian Günther
SS. Miniſt. Candid. zu Naumburg.

XXIII.

M. Ludovicus Chriſtophorus *Bloſſius*, vir in literis elegantioribus æque ac Linguis Orientalibus excellenter verſatus. Natus eſt *Rudolſtadii* A. 1675. d. 5. Mart. patre Michaele, balneatore. In ſchola patria probe inſtitutus Halam conceſſit A. 1695. Inſequente vero anno Lipſiam, ubi poſtmodum inclaruit. Docendo quippe alios ac diſputando ſæpius a) factum eſt, ut juſſu Illuſtr. Com. Schwarzburg. Dn. *Alberti Antonii* A. 1704. Con-Rector Gymnaſii patrii conſtitueretur. A. 1709. a *Senatu Numburgenſi* Scholæ Senator. moderamen ipſi demandatum eſt. Officio huic tam egregie ſatisfecit, ut etiam *Budiſſinenſes* eum Anno 1712. expetiverint, quam ſpartam tamen, Patronorum favore commotus, modeſte declinavit. Ceſſit e vita A. 1730. d. 18. Jan. Programmata b) ipſius, quantum in Critica S. valuerit, ſatis edocent. Carmina, c) quæ compoſuit, & latina & vernacula, ingenium ſpirant.

a) Prodierunt ab eo:

D. de voce אלהים quam recenſent ac laudant Nova Liter. Mar. Balth. 1702.

de tranſpoſitione Accentuum Hebr.

de Anomalia verbi לח.

de rhetorica Compoſitione L. Ebr.

de Qu. Morali: An liceat in bello arbores exſcindere frugiferas ad Deut. XX. 19.

b) Egit in illis:

de Menſe Auguſto. 1706.

de Supplicationibus veterum. 1709.

de Tit. Pſ. XXII. ſ. Præcentore ad diluculum. 1710.

de Sagan ſ. Pontifice Secundario Ebr. 1711.

de voce CAARI ex Pſ. XXII. 17. 1711.

Aggreſſus eſt hoc Programma M. J. S. *Eckſtein*, habita Lipſiæ Diſp. qua derivationem vocis CAARI a rad. כור defendit. 1724.

Huic *Bloſſius* reſpondit peculiari Progr. de Pſ. XXII. 17. A. 1725. & ad oppoſitas denuo *Eckſteinii* Animadverſiones in Defenſione repetita vocis CAARI a rad. כרה derivatæ. 1725.

de dicto Zach. IX, 11, 1712.

de precibus cum jejunio factis. 1714.
de Judæorum jejuniis Sabbathinis. 1720.
de diſciplina pacis noſtræ ad Eſ. LIII. 5. 1721.
de Conviтiis Pontificiorum in Lutherum. 1721.
de pœnitentia Ninivitarum ad Jon. III. 10. 1722.
de Luctu propter Chriſtum patientem ad Luc. XXIII. 18. 1723.
de dicto Jac. IV. 4. & qu. an inter Reges eorumque conſiliarios vera amicitia ſtatui poſſit. 1723.
de loco Zach. XII. 10. 1727.
de Ebr. formula loquendi: Quis ſcit? ad Joel. II. 7. 1728.
de Loco Gen. IV. 1. 1729.

c) Speciminis loco huc refero Carmen in *Duacum* A. 1710. d. 25. Jun. feliciter expugnatum:

Villars in molli dum curat vulnera (1) lecto,
Eugenius peragrans arma virumque parat.
Pugnatum egreditur Germanus, prælia poſcit;
Gallus in hibernis otia longa trahit.
Credit, ſe tuto ſua poſt carecta latere; (2)
Verum nec valida tutus in urbe latet.
En! fugiens talo repetit properante *Duacum*,
Fortius & reddit, fortis ut ipſe fiet.
Terra munit, aqua cingit, defendit & igne: (3)
Ac in ſubſidium plura elementa vocat.
Invia ſed noſtris via nulla Heroibus: Heros
Nam Deus eſt: cedunt ipſa elementa Deo.
Obſeſſæ jactant urbi ſuccurrere Galli;
Noſtra manus perſtat, fortius urget opus.
Spectatum veniunt, ſed non ſpectentur ut ipſi;
Quæ minitabantur prælia, inire timent.
Nulla eſt relliquiis, (4) quas miſit Gallia, virtus;
Quum virtute ſua Gallica tela carent.
Villars militibus libat vinum igne liquatum; (4)
Aſt ignes pectus non capit inde novos.
Nam quondam e vallis ejectus turpiter hoſtis (5)
Noſtras in vallo non adoritur opes.
Verbis non ferris ipſas proſternere tentat,
Sed nec Gallorum verba nec arma timent.
Noſtri, Galle, tuos ad cantus, crede, leones
Non fugiunt: (6) ictus ferre referre ſciunt.

Tu vero, turbate, fugam qui, Galle, capeſſis,
Ad noſtrum aſpectum; ceu lepus antra petis.
Quapropter leporis qui vitam vivere debes,
Claudas ceu Prætor ſüne Polonus eam. (7)
Nos autem ſolo qui vultu pellimus hoſtes,
Aſpectuque manum cogimus ire retro;
Nonne ipſis tandem telis ex urbe *Duaco*
Gallorum fractas ejiciamus opes?
Factum eſt. Immo arcis debent quoque tradere muros,
Urbis ſolius qui dare valla volunt. (8)
Sic *Albergotti* virtutis gloria tranſit,
Qui contra fortes fortior eſſe cupit.
Sic uno niſu victoria dupla paratur, (8)
Nobis quam primum quæ bona mille dabit.
Nam poſt tot palmas victrices otia pacis,
Quæ dare non poſſunt conſilia, (9) arma dabunt.

---

(1) Quæ ſuperiori anno in ſignum ereptæ victoriæ acceperat.

(2) Liceat caſtrenſes Gallorum foſſas (die Franzöſiſchen Linien) quas turpi fuga, quum a noſtris invaderentur, deſeruerunt, verbis Virgilianis ita deſcribere.

(3) Novis enim ſubinde munitionibus, magnis terræ adjacentis inundationibus & bellicis tormentis *Duacum* tueri ſunt conati.

(4) Sacris enim Reliquiis ſuperſtitionem & vino ſublimato deſperationem animis militum ſuorum conciliare *Villarſium* voluiſſe, publicæ relationes nos edocuerunt.

(5) Cum noſtrates anno ſuperiori Gallorum caſtra probe munita expugnarent.

(6) Ad galli enim cantum leones fugere dicuntur; uti lepores fugiunt ad hominum aſpectum.

(7) Timide latentes atque fugientes leporis vitam vivere dicuntur. Quapropter *Boleſlaus* III. Rex Poloniæ, Prætori bellico, ex prælio cum Muſcovitis geſto citius fugienti, colum & fuſum cum *leporis* pelle mittebat. Cujus ille ignominiæ impatiens vitam laqueo finivit.

(8) Caſtellum enim ad Scarpam ſitum, in quod hoſtes, urbe *Duaco* dedita, ſe conferre volebant, una cum urbe nobis tradi debuit.

(9) Quæ de pangendo pacis fœdere Monte S. Gertrudis hactenus ſunt agitata.

* Vocationem b. *Bloſſii* Jo. Heinr. *Acker* in Meth. ſcribendarum Epiſt. ed. Rudolſt. 1710. p. 179. non ſine encomio enarrat. „Quinquennium elapſum eſt, ait, cum Cl. Vir M. Chr. Lud. *Bloſſius* ex noſtro Lyceo meditaretur abitum officio ſplendidiore divinitus delegato. - - - - - - - Inter vero ea *Bloſſius* jamdum de deceſſione cogitans *multorum precibus permovetur*, ut maneat, utilemque ſcholæ & patriæ operam porro præſtet. Prudentum vero judicio expendebatur, quam noxiæ ſcholis mutationes, *quam idoneus erudiendæ pubi, quam verſatus in linguis, eloquentia & poëſi, quam politus vitæ habitus &c.*

* * *

Superſunt adhuc aliqui, ſi non ſcriptis, *dignitate* tamen atque *meritis in rem* tum publicam, tum *literariam* conſpicui:

D. Chriſtophorus **Lange**, C. P. C. Conſ. Numb. Prim. & Præfectorum Electoral. per Thuring. Ephorus. 1652.

Jo. Philippus *Romanus*, Numb. Præturæ Cygneæ Præfectus. 1624.

Sigismundus *Raniſius* Numb. Reip. Cotbuſianæ Syndicus. v. M. *Theil.* Progr. de vita æterna. ed. Budiſſ. 1660.

Jo. Fabianus **Berricht** Nebra-Thur. Conſ. Numb. Prim. & Cameræ Epiſc. Procur. 1667.

(Occurrunt in quodam Catalogo, quem M. *Theilius* Programmati ſuo *de Chriſti Redemtoris noſtri deſcriptione a membris humanis myſtica* ed. Görlic. 1656. ſubjecit ſequentes Gymnaſii *Budiſſin.* alumni:

Alexander Paulus **Loth** Naumb. ad Salam, hæredit. in **Schweinitz**. (Paulus **Loth**, Conſul fuit Numb. † A. 1596. 14. Febr. Sebaſtianus **Loth**, Senator, † A. 1607. d. 16. Oct. quorum Epitaphia in Eccleſ. D. Wenzesl. cuſtodiuntur.)

Jo. Fabianus **Berricht**, modo excitatus.

Michael Götze Naumb. ad Salam.)

* * *

M. Damianus **Blumenröder**, in illuſtri Schola Portenſi Collega Extraord. & primus Diaconus. D. habuit ſub Dn. D. *Michaelis* Halæ de ↄ. præſ. A. 1696.

M. Chriſtianus **Heider**, Tertius, deinceps Con-Rect. ib. vita functus A. 1722. 13. Apr.

M. Fridericus **Berger**, Kertbaria-Miſn. natus A. 1634. Parentem habuit, Johannem, loci paſtorem. Jactis literarum fundamentis in Schola Portenſi in Academiam Lipſienſ. ſe contulit, ubi A. 1658. ſub Decanatu Joh. *Preibiſii* Magiſtri titulum atque honores a Facultate Philoſ. impetravit. Eodem anno Diſp. habuit de *Chionognoſia*. A. 1663. munus moderatoris Scholæ Numburg. cathedralis præ competitore Jo. *Schiefferdeckero* (poſtmodum Weiſſenfelſ. Superintend. & Ill. Auguſtæi Prof. Theologo) conſecutus eſt, quod ipſum per 67. annos maximo cum fructu ornavit. Rebus humanis tandem exemtus eſt A. 1730. d. 15. Octob. æt. 96. rariſſimo exemplo, per tantum enim vitæ ſpatium non niſi ſemel medici opera uſus.

M. Georgius **Ilmee** Numb. In b. *Scherzeri* Colleg. Anti-Socin. A. 1672. hab. defendit Diſp. 93. A. 1682. ſecundi Gymnaſii Martisburg. Magiſtri partes ei demandatæ ſunt.

Johannes **Hartwig** Numb. Paſt. Subſt. in pago **Cöſſelitz** A. 1626. poſtea in Zorba A. 1633.

M. Jo. Chriſtoph. **Hellborn**, Numb. Paſt. in **Hainßburg** 1673.

M. Chriſtian **Prange**, Numb. primum P. Micro-Jen. A. 1700. deinde ad b. Mar. Virg. in aſylo, 1711. tandem P. & Inſpect. in Dynaſtia Dn. a Werther in Frohndorff. 1718. † 1721.

Vitus **Acker**, Numb. P. in **Oſterfeld** A. 1624.

M. Joh. **Müller**, Numb. P. in **Schönburg** 1623. cui ſucceſſit

M. Sixtus **Krauße**, Numb. A. 1640.

Addenda atque emendanda in P. I.

Ad pag. 1. Not. 1)

De *Atribone* hæc habet *Monachus Pirnenſ.* in *Menk.* Scriptt. Sax. T. 2. f.1447. *ACRIBO (ſonſt ARIBO) Grafe von AZA, des Grafen von SCHWARZBERGK und des Biſchoffs czur Nawmburck WALKOLDES Bruder, wart ſambt ſeiner Furſtyn WILLA anno Chriſti MXXIIII. auf ſancte VEITSBERGK in Voitland vor ſancte Veits altar chriſtlicher weis beſtat.*

ad pag. 3. Not. 5)

Reliquis l. c. excitatis addi poteſt *Heineccius*, qui in Antiqq. Goslar. ad A. 1076. f. 92. ita de iſto *Walrami* libro pronunciat: *HILDEBRANDI literis ex profeſſo reſpondit eruditus quidam vir, qui nomen ſuum prodere ob ſeculi infelicitatem non auſus eſt, licet - - - - WALRAMVS Numb. credatur.*

Ad pag. 5. No. II.

An *Chronicon Terræ Miſn.* ſive *Vetero Cellenſe* idem ſit cum hocce *Tylichii* Chronico, disquirit b. *Menk.* in præf. T. 2. Scriptt. Sax. No. 5. *de Schannatano Codice*, inquit, *eſt nobis hic paulo fuſius differendum. Nimirum nomen huic Chronico Miſn. impoſuit Editor Joh. Tylichii, Præpoſiti S. Mauritii prope Numburgum, qui ſeipſum etiam Doctorem decretorum & in Studio Lipſienſi Lectorem Ordinarium vocat. Cumque illud res antiquas, quæ ante auctoris ætatem acciderunt, eodem fere ordine & iisdem fere verbis, quibus noſtrum, recenſeat; dubius hæreo, utrum Chronico, quod Cl. Struvius & nos titulo VETERO-CELLENSIS inſignivimus, hæc inſcriptio ſit relinquenda, an vero ei nomen JOHANNIS TYLICHII, de quo nemo quidem antea quicquam cognoverat, præfigendum. In utramque partem ſunt rationes non contemnendæ. Pro priori ſententia facit 1) quod Fabricius & Albinus hoc Chronicon Vetero-Cellenſe dixerint, uti locis eorum probavit in præfatione ſua Cl. Struvius p. 314.*

2) quod non credibile sit, Tylichium, hominem eruditum, eo processisse audaciæ, ut res antiquas omnes, usque ad sua fere tempora, ex alio autore verbotenus fere exſcripſerit, & pro ſuis æſtimari voluerit. Pro altera vero ſententia poteſt allegari: 1) quod Schannati editio res pluribus locis quaſi in epitomen contrahat, & quæ in noſtra & Ludewigiana Editione ex Chronicô montis Sereni adjecta leguntur, ea vel omittat vel paucioribus verbis exprimat; 2) quod etiam in Ludewigiana legantur ea, quæ ſatis clare auctorem JOHANNEM TYLICHIUM, Præpoſitum S. Mauritii apud Numburgum, ejusque ætatem produnt v. g. f. 207. quæ totidem verbis habentur apud Schannat. porro Ludewig p. 255. *addit,, Eadem leges apud Schannat* p. 86. *Judicet Lector eruditus, utrum hoc Chronicon Autori anonymo, an vero JOH. TYLICHIO ſit vindicandum, qui diverſis exemplaribus illud conſcripſerit, quorum alterum fuerit plenius, alterum vero contractius, uti ſolebant interdum Auctores.*

Ad p. 8. Not. 5)

Quæ ex *Gryphiandro* allegavi capita & folia corrigas velim, ponendo c. 46. f. 120. & 133. Idem Auctor c. 48. N. 14. de Repkow p. 122. Burgsdorffium appellat Tammonem a Buxtorff.

Verba: *ſcire debebat Vir CLmus*, in ſenſu molliori a me ſcripta ſunt.

Not. 6)

De Autore *Speculi Saxonici* ita diſſerit b. C. H. *Weiſſius* in Antiqq. Miſn. Sax. p. 479. *Speculo Saxonico, in quo jus provinciale Saxonicum continetur, utpote privati auctoris operi, minus auctoritatis tribuunt, quam WEICHBILDI, quam ab Ottone I. Imperatore confirmatam eſſe nonnulli tradunt. Scriptor Speculi dictus EPKO (alii ſcribunt Ecke) a KEPKAU, nobilis a pago quodam prope Helmſtadium ſito ſic dictus, a quo Conringius Eckardi ſidelis proverbium natum eſſe conjicit, circa annum ſeculi tertii decimi trigeſimum fuit. Is Hoyeri ſ.* [illegible] *Comitis FALCKENSTEINII precibus compendium juris Saxonici, quod prius ipſe latinis verbis conſcripſerat, in Germanicam*

nicam linguam idiomatis Saxonici priſci tranſtulit. Latinum exemplar non ſupereſt amplius. Multa ibi occurrunt iniquiora - - - - - Publicam autoritatem Speculum iſtud adeptum eſt nunquam. Gregorius XI. Pont. R. qu. literis, quas bullam vocant, anno ſeculi quarti decimi ſeptuageſimo tertio datis in Speculum Saxon. non leviter invehitur &c. conf. E. G. *Rinkii* Diſſ. de Speculo Saxon. Altorff, 1718. hab.

De *loco*, an jus in hoc Speculo deſcriptum a *Carolo M.* A. 810. in caſtro Thuringiæ die Sachſenburg datum ſit? ſententias Scriptorum affert *Leukfeld.* in Antiqq. Alſted. p. 231.

Inter editiones referenda quoque eſt quæ in lucem prodiit A. 1539. lingua germanica de novo correcta a Johanne *Gigante* cum privil. Rom. Regio. conf. *Guden.* Syllog. I. p. 354. ubi recenſum MSS. veterum in Biblioth. Moguntin. latitantium adornavit.

Ad p. 16. Not. 3)

Langerum fuiſſe illum ſacerdotem, qui *Luthero* Anno 1521. Wormatiam petenti Savanorolæ effigiem miſerit, ſuſpicatus ſum. Autor v. CL. Bibliothecæ Theol. T. 3. p. 412. dubium nectit Chronologicum ex anno miniſterii 1525. ſub effigie *Langeri* expreſſo, qui ſc. A. 1521. nondum fuerit Numburgi. Erraſſe autem pictorem in numero, ex alia ratione ibidem evinci poſſet.

Ad pag. 18.

Medlerum quendam Iſenaci A. 1551. docuiſſe refert *Paullini* in Annal. Iſen. p. 153. Aliam autem noſtro fuiſſe vel ex ipſo anno, *Medleri* emortuali, manifeſtum eſt. Melchior *Adami* pariter Fridericum *Widebramum*, Theologum primo Wittebergenſem, poſt Heidelbergenſem (ubi etiam ex vivis ereptus eſt Anno 1585.) Iſenaci *Medlero* magiſtro uſum fuiſſe commemorat: *qua in urbe,* ait, *tum temporis egregii formandæ juventutis artifices MEDLERUS & ROSINUS florebant.* Et f. 269. eum Witteberga extruſum *Numburgum* A. 1574. conceſſiſſe porro refert, quidque ibi egerit, ſequentibus prodit: *Poſtea Naumburgum eſt relegatus, ubi triennium commoratus Pſalterii* ἔμμετρον *verſionem, quam Chriſto Domino in carcere voverat, abſolvit de*

EXERCITIIS PRIVATIS, et in oppido frequentatis, amicis recitavit hos verſus:

Hic ſtudiis miſcere preces lacrymasque ſolebam:
Triſtis in exilio cum *Widebramus* eram:
Solus eram, nec eram tamen illo tempore ſolus:
Quando ſuo mecum numine Chriſtus erat.

His deinde alios quatuor adjecit, adeoque epitaphium ſibi ipſe ſcripſit:

Liber ab exilii dimiſſus carcere tandem,
Rurſus in exilium triſte profectus eo.
Patria terra vale, cœleſtis patria ſalve,
Quælibet eſt forti patria terra: vale.

v. *Adami* Vit. Theol. f. 269.

Ad pag. 21. Not. 9)

Widemanni Chronicon MS. typis deſcriptum Corpori Scriptt. Saxon. inſeruit b. *Menken.* ubi To. 3. f. 751. ea ſunt obvia, quæ *Medlerum* concernunt.

Ad pag. 25. not. 20)

Concionem M. Georgii *Mohr*, unica plagula conſtantem, cujus titulum ſolummodo indicavit *Schlegel.* in Vit. *Langeri* p. 12. integram exhibent Collectores der Samml. von A. und N. 1730. p. 36.

Ad pag. 26. not. 23)

Conferri poteſt *Seckendorffii* Hiſt. Luther. L. 3. f. 40. 352. 635. ubi de *Medlero* pluribus exponit.

Ad pag. 40. not. [illegible]

Meminit hujus Henrici *Fabri* b. Kettner in der Quedlinb. Kirch. Hiſt. ubi c. 33. ſyllabum congeſſit Rectorum Gymnaſii Quedlinb. inter quos *Faber* eſt ordine decimus:

Mag. Heinricus *Faber* 1570 † 1598. deſſen Epitaphium in S. Benedicti zu ſehen.

Ex hoc Epitaphio ſolvi poſſet dubium a b. *Ludovico* adductum in der Schul-Hiſt. P. 2. p. 277. An idem hic *Faber* ſcholæ Curienſis Rector fuerit? ſi modo vitæ ipſius curſus, quod alias in ejusmodi monumentis fieri ſolet, ordine deſcriptus in illo Epitaphio exhibeatur. Hinc mea etiam narratio ita eſſet emendanda:

> Ipſum ſc. Fabrum Numburgo poſt cladem *Joh. Friderici* Elect. A. 1647. Curiam, poſtea vero Qvedlinburgum ſeceſſiſſe.

Enimvero novum hic ſubnaſcitur dubium. Anno enim 1550. adhuc fuit Rector Numburgenſis: teſtatur hoc præfatio libello D. Medleri: de ratione inſtituendi juventutem Chriſtianam in Scholis particularibus Witteb. A. 1550. in 8. edito præfixa, ubi Ludimoderator Numburgenſis appellatur. v. **Rehtmaier.** Supplem. P. 3. der Braunſchw. Kirch. Hiſt. c. 6. p. 85. Curiam ergo A. 1547. nondum ſeceſſerat. Comparet autem præterea inter Rectores Brunſvicenſes Martinianos (v. quæ ex *Hamelmanni* Hiſt. Eccl. idem *Rethmaierus* allegat l. c. Beylag. ad c. 8. p. 464.) & quidem intermedius inter Elingerum & Pouchenium, qui A. 1552. Fabro ſucceſſiſſe dicitur v. **Rethmaier.** P. 3. c. 8. p. 391. Hac igitur ratione ſaltum oportuiſſet feciſſe intra unius anni ſpatium Numburgo Curiam, & Curia Brunſwicum, quem tamen vix concipere licet.

* Hæc quidem ita ſcripſeram. Ex literis autem CL. Dn. *Eckhardi*, Rectoris Quedlinb. celeberrimi, ad me datis tandem intellexi, M. Henricum *Fabrum*, Gymnaſ. Qvedlinb. Rectorem, natum fuiſſe A. 1543. antea vero Rectoris officio præfuiſſe Garlebii A. 1565. Ex quo palam fit, Henricum *Fabrum* Curienſem a Quedlinburgenſi plane fuiſſe alium ætate multo priorem. Commemoranda tamen arbitror, quæ pro benevolentia ſua idem Dn. *Eckhardus* indicavit:

> In Catalogo Rectorum Garlebienſium legitur No. XI. M. Henricus *Faber* Qvedlinb. A. 1565. vocatus Qvedlinburgum A. 1570.

v. CL. Dn. M. Werner. Chriſtoph. *Mirne*, Rect. Garleb. Progr. quo auditores invitat ad Orationes quaſdam de Dn. noſtri Jeſu Chriſti nativitate (duobus aliis thematibus de

Martis & artis connubio, de Rectorum Scholæ Gardelegienſis immortalitate in aliud tempus reſervatis) ed. 1719. Rectores in cit. Catal. ſunt numero XL. *Fabro* ſucceſſit M. Chriſtoph. *Barckey* Magdeb. A. 1570.

Epitaphium, ad quod b. *Kettnerus* provocat, quodque in templo S. Benedicti conſpicitur, hoc eſt:

Henrici, ecce, FABRI ora lector, omnis
Qui doctus bene liberalis artis,
Linguarumque trium probe peritus,
Hanc rexit patriam ſcholam tot
Quot menſes numerat dies ſecundus,
Fide, dexteritate, laude tanta,
Quantum & poſtera prædicabit ætas.
Nunc peſtis violentia ſolutus
Iſto, quod pedibus teris, ſepulcro
In Chriſto placidam capit quietem,
Vitam pollicito ſereniorem.

Obiit d. 27. Aug. An. 1598. cum vixiſſet annos LV.

Hic ipſe *Faber* eruditam præfationem præmiſit Sylvæ vocabulorum & phraſium *Decimatoris* ed. 1582.

Fuit Præceptor b. *Gerhardi*, ſic enim refert Erdm. Rud. *Fiſcher.* in Vita Joh. Gerhardi c. 2. p. 11. Parentes *Gerhardi* eum M. Henrico *Fabro* egregio juventutis formatori informandum poliendumque dederunt. Quos ipſe ad A. usque 1598. bonarum literarum fideles non minus, quam idoneos habuit præceptores. Et mox in ſubjecta nota addit: Ita præceptorem ſuum, *Fabrum*, vocat b. *Gerhardus* in Epiſt. Dedic. Explicationis Hiſt. Paſſ. Chriſti, lingua vernacula ſcriptæ. Et in Epiſt. Dedic. Exegeſeos LL. Th. refert, imaginem Fabri ad vivum expreſſam, ab eximia in ſcholam & univerſam civitatem merita in choro templi Benedictini a Senatu collocatam eſſe: eoque 1598. defuncto ſedecim Doctores numerari potuiſſe, qui ipſius inſtitutioni magnam eruditionis ſuæ partem ſeſe acceptam ferre haut inviti fuerint confeſſi.

In Gvil. *Budæi* Thanatologia (quam b. *Leukfeld.* Scriptt. Germ. inſeruit) f. 272. dicitur *γραμματοδιδάσκαλος* pereruditus d. 27. Aug. æt. 55. peſte ſublatus *εἶχε δὲ ναυὶ ὄντως ἐν θεοῖς ὁμιλίαν.*

Ad pag. 43. not. 5).

De nummis hiſce ſatyricis fuſius agit **Juncker** im Göld. und Silb. Ehren-Ged. Lutheri p. 325. Sind ſpitzige Müntzen, ait, auf welchen des Pabſts und des Teuffels Bild verkehrt zu ſehen, und die allem Vermuthen nach von dem zur Zeit des Interims zu Naumburg regierenden Biſchoffe Nicolao von **Amßdorff** angegeben worden. Taxat tamen *Junckerus* cum Jeſ. Gall. *Joberto* iſtos nummos hæc adjiciens verba: Sie hätten die ohnedem ſchon verbitterten Gemüther noch verboßter gemacht. p. 330. XV. ejusmodi nummi deſcribuntur, ſed dubitanter ſubdit *Junckerus*: Ob Ambsdorff alle und jede Medaillen von dieſer Gattung inventiret habe, und verfertigen laſſen, daran wolte ich faſt zweiffeln; denn auch an andern Orten, als ſonderlich in Holland und zu Geneve, dergleichen mögen zum Vorſchein kommen ſeyn; wenigſtens hatt es doch das Anſehen, als ob dieſerley Müntzen von A. 1537. biß 1547. ihm zugehöreten.

Epiſtolæ *Lutheri* omnes ad *Amsdorffium*, quæ in *Relatt. Innoc.* A. 1720 & A. 1721. leguntur, A. 1529. ſunt exaratæ.

Ad pag. 44. N. XIX.

Nervoſe atque ſummatim *Pflugii* vitam enarravit b. M. Fridericus Berger, R. Schol. Cathedral. Numb. & quidem in Programmate, quo ad Parentalia Illuſtris Memoriæ Principis Reverendiſſimi DN. JULII PFLUGII eruditos invitavit, Leucopetræ A. 1676. impreſſo, ex quo ſequentia hic duxi inſerenda:

> His eruditi ſeculi luminibus & primæ magnitudinis ſtellis accenſemus Reverendiſſimum Principem JULIUM PFLUGIUM, hujus epiſcopatus, ac orbis litterati Decus immortale, qui anno ſupra Centeſimum, abhinc duodecimo, menſe Septembri, ex hac turba & colluvione rerum humanarum ad immortalitatem tranſiit. Non ſufficiebat huic

Semoni ad ſeptem, vel ſi placet, octo Tatas divites, quorum progenitores vel ipſis atavis Bohemorum Regibus e vetuſtiſſimo a) Croci ſanguine, & felici *vomeris augurio* in Primislaum & Libuſſam inclinante, perhibentur editi, velut ſubinde horum poſteri Adolphi & Alberti I. Impp. temporibus, per Germaniam inclaruerunt, ortum retuliſſe, niſi & ipſe propria luce per litteras quæſita fulgens plus adhuc ſplendoris in familiam intuliſſet; Adeoque ſolis, quam lunæ maluit eſſe æmulus, lucem potius aliis impertiens, quam ab aliis precariam accipiens. Nec ſpes avara voti caruit ſucceſſu. Factum enim, ut propter ingens ſciendi diſcendique deſiderium omnibus domi foriſque charus velut in Famæ Theatrum produceretur, multorumque plauſu exciperetur. Ad hunc rectius demerendum, uſus eſt in ætatis flore Opera ac Informatione *Petri Schadæi*, cognomento *Moſellani*, qui primus poſt b) Richardum *Crocum* Britannum Græcæ Linguæ Profeſſor floruit in Academia Lipſienſi, c) cujus funus poſtea omnibus doctis acerbum diſertiſſima oratione proſecutus eſt. Addimus huic alterum ejusdem Academiæ benignum Julio ſidus *Börnerum*, quo de Fabricius ad Julium: *Lipſiæ vidi Börnerum, qui fere nunc ſolus Academiæ onus & ſpem litterarum ſuſtinet.* Tantis ſtudiorum auctoribus incitatus ſuam defatigari conſtantiam paſſus haud eſt *Pflugius*. Noverat ejusmodi ſupina otia in luteas plebeiasque animas cadere: divinioris contra naturæ eſſe, amare curam, ſomnumque ac ſegnitiem fugere: & cœli nunquam quieſcentis inſtar gaudere pariter motu ac vegetari. Hinc alio ſub ſole calentes accedere populos induxit animum, inque his Italiam conceſſit, ubi vetuſtiſſimam *Bononienſem*, quæ legalium ſtudiorum Monarchiam olim tenuit; inclytumque *Patavium*, cæterasque Italiæ, quæ tunc terrarum domina & princeps eruditionis fuit, delitias elegit, ubi omnium artium ac ſcientiarum, quibus abſolvitur ſapientia, periodos confecit.

ſecit. Accendebant hunc ardorem Viri longe lateque eruditionis fama inclyti, quorum converſatione uſus, velut magnes ferrum, ſic eorundem amorem partim attraxit acceſſu, partim alloquio adauxit. Ex certis certiſſimæ nobis ſunt teſtes Epiſtolæ *Sadoleti*, *Eraſmi*, *Fabricii*, *Huttenii*, *Sturmii*, d) P. *Melanchthonis*, quocum Julio ſingularis interceſſit amicitia. Sicuti vero de conſilio e) *Eraſmi*, doctis aſſidue convivere, eosdemque ſtrenue legere, præſtantiſſimum doctrinæ aſſequendæ medium eſt; Ita *Pflugius* in tanta Eruditorum luce, atque oculis ſummorum Virorum non poterat non lux doctrinarum altera (ſic Latinitatis Parentem laudat *Plinius* J.) evadere, ac genuinum nobilitati ſuæ ſplendorem addere. Addidit autem veriſſime, dum ipſius ſcripta in ſalivam publicam emiſſa, illo tempore multorum applauſu avide arriperentur, quibus, quia ſpirabant mera Eccleſiæ Halcyonia & Romani Imperii τὴν εὐεστὼ, quid aliud, quam admirationem ſui, & famam concitavit illuſtrem. Non hic tacenda, ſed in præcipua felicitatis parte deputanda eſt gratia, qua apud invictiſſimum Imperatorem *Carolum* V. valuit maxima. Hic enim *Julium* non ſolum ſplendido Conſiliarii Intimi ornavit munere, arduis in negotiis non raro ejus opera utens, f) ſed & ſcripta ejus ſæpe perhibetur legiſſe. Eandem Majeſtatis gratiam pari auſpicio cumulatam expertus eſt Divi *Ferdinandi* I. Succeſſoris. Dignus igitur ſupremæ in terris Majeſtatis favore, quî poterat non in cæterorum oculis ferri ac deſideriis? Ferebatur omnino, atque Iynge quaſi trahebatur ab inclyta g) Archiepiſcopatus Moguntini Eccleſia, quæ *Julium* gravitate Canonici venerabilem oſtendit. Eodem exemplo auctus eſt honore Decani Epiſcopatus h) Miſnenſis: Pariterque in venerationem ejus decentem aſſurrexit Præpoſitura Cizenſis; donec *Philippo*, Epiſcopo Numburgenſi, i) *Philippi* Electoris Palatini Filio, Anno M.D.XLI. ad ſuperos revocato, *Julius* ſolenni & ordinario proceſſu

R. Capituli Numburgenſis ad faſtigium Epiſcopalis ſedis eveheretur. Quanta in hoc Præſule pietas, doctrina, virtus ac prudentia eluxerit, & quam eximia fuerit, ſi dicere parem, vereor valde, ne, quicquid dixero, fuerit minus. Nam interfuit fere omnibus colloquiis illa tempeſtate de religione habitis, vel Auctoritate ipſius Cæſareæ Majeſtatis, ut Moderator; k) vel ut acerrimus Diſputator, vel ut diſertiſſimus Orator. Ad ſeram celebrabitur poſteritatem *conventus* ille *Ratisbonenſis*, l) in quo *Eccius* & P. *Melanchthon* de peccato originis poſt baptiſmum remanente, controverterunt: Nec non *Wormatienſe Colloquium*, m) quo inter Pontificios ac Evangelicos Theologos initio erudite diſputatum de Norma Judicii in Eccleſia: n) In horum utroque ſic ſe præſidem ac Theologum præſtitit *Julius*, ut ne πολεμικωτάτοις h. e. exercitatiſſimis videretur concedere. Taceo auguſtas Legationes ac Expeditiones maximi ſæpe o) momenti, Eccleſiæ vel publicæ ſalutis cauſa ſuſceptas, quarum molem aut varietatem nihil moratus. Quanquam in hoc faſtigio adverſitatum non fuit ἄγευστος. Incitatiſſima Viris armisque ab initio diximus fuiſſe tempora, quid prohibet credere, etiam Theologorum ſpartam tunc armis, non muris defenſam? Pomum quaſi Eridos erat *Liber* ille *Interimiſticus*, p) juſſu Cæſaris, pacis cauſa a *Pflugio* ejusque συνεργάταις ſcriptus, hujus ergo, heu q) quantum numerum ſenſit adverſus ſe hoſtem induere! utut ſcripta ejus ἀνέκδοτα teſtentur ingenium in noſtratium religionem mitius. (Hinc quibusdam r) (venia ſit verbo) Neutralis Trigæ Interimiſticæ fuiſſe videtur, ut qui nec totam doctrinam Pontificiam probaret, nec totam rejiceret.) Has tamen acerbitates Spartano partim ſtomacho concoxit, animo partim Heroico contempſit, divinis partim atque Cæſaris ſui Vindiciis commiſit; qui deſideriis quoque ejus clementiſſime aſſurgens, præcipue cum antea ipſa quoque ſede labefactatus fuiſſet, s) ad exigui temporis exhortatus patientiam: *Bono animo*, inquit, *eſto: Tua cauſa erit mea cauſa.* t) Dignum tanta Majeſtate verbum, & ad poſteritatem memorandum Patrocinium! Satis quippe ſuperque *Julius* Cæſarei promiſſi ſenſit pondus, & priſtini Honoris perennem ſecuritatem. u) Hinc æſtimari poteſt, quanta dexteritate agendi, quanta rerum cognitione, quanta auctoritate ac gratia conſpicuus fuerit *Pflugius*. Divinas has ejus dotes non neſcivit ipſe B. *Lutherus*, qui utut Antagoniſta *Pflugii*, tamen elogio eum mactavit longe ſplendidiſſimo. Er, inquit, v) Julius hat Vernunfft, Kunſt und vielmehr Gaben, und daß er zum Pabſtthumb ſehr und gnugſam tüchtig &c. Non minoris ducendum, quod Argentoratenſis ſcholæ Orator, ac Cicero Germaniæ Joh. *Sturmius* w) de *Pflugio* offert famæ. *In eo* (de conventu ipſi ſermo eſt *Wormatienſi*) *apparuit JULII doctrina, ſumma humanitas, quam pudor quidam amabilis & reverendus commendabat.* Et mox ſubjicit: *Sed habetis vos domeſticum exemplum, in quo vere & clare illa elucent, quæ mihi non recte tribuitis, humanitas, prudentia, doctrina, addo etiam eloquentiam: neque enim exiſtimo in tota Germania quempiam eſſe, qui prudentius inveniat, purius eloquatur, & elegantius expoliat, id quod ex ſcriptis ejus facillime animadverti poteſt.* Paulo poſt idem: *In Julio vero omnia illuſtriora ſunt ornamenta, induſtriæ, prudentiæ, gravitatis, doctrinæ, Vitaque ejus quaſi Imago quædam eſt, præclari Viri, & rari atque ſingularis ingenii. Oratio autem ejusmodi eſt, ut, quæ ego in Ciceronis libris aliquando vobis indico, eadem in ſcriptis ejus (JULII) poſſim demonſtrare.* Multa hic alia recenſendi in iſtam rem ſe offerebat occaſio, ſi vel quadantenus ἵππον εἰς πεδίον immittere, integrum eſſet. Sed in compendium eſt mittenda oratio, in eaque carptim ſaltim aliqua & quibusdam quaſi punctis acuminata perſtringenda, ut oſtenderem, quale poſteritas habitura ſit ſeminarium, unde juſtorum voluminum jugera ſit completura. Totam vero *Julii* imaginem (*ὅσον δυνατόν*) in brevi quaſi tabella amplexi ſunt famæ *Pflugianæ* veri æſtimatores Dn. Petrus de Neu-Marck, Doctor & Decanus Numburg. atque Eccleſiæ Cizenſis Præpoſitus; & Conradus a Breitenbach, Doctor ac Decanus Cizenſis, qui tale Monumentum æternitati conſecratum dederunt. x) *Recondita hic oſſa vides Reverendiſſimi Principis ac Domini*, Dn. JULII, *electi ac confirmati Epiſcopi Numburg. Is cum inſigni Pflugiorum Familia natus eſſet, tamen eruditionem, pietatem, prudentiam, multarum denique rerum cognitionem, Majorum ſuorum dignitati adjecit, quæ vera veræ Nobilitatis ſunt ornamenta. Fuit a Conſiliis duobus Imperatoribus CAROLO V. & FERDINANDO I. Quorum alter ipſum - - - - ſumma laude reſtituit. Alter vero ad extremum vitæ ſpiritum ita eum dilexit, ut in arduis negotiis ejus auctoritatem fecerit plurimi. Eruditio, quanta fuerit, ſcripta ejus poſt multas ætates teſtabuntur. Interfuit fere omnibus colloquiis ſuo tempore de Religione habitis. In Comitiis quoque Ratisbonenſibus CAROLI V. nomine Præſes fuit. Subditos ſuos, ut Parens liberos: Chriſti Pauperes, ut pius Diſpenſator: Eccleſiæ ſuæ gregem, ut fidelis Paſtor gubernavit. Vir magni fuit & animi & ingenii, dignus certe, qui in perpetuum viveret, niſi communis lex naturæ, ut naſci, ſic & mori ipſum coëgiſſet. Præfuit - - - pacate ſuis annis ferme* XIIX. *ætatis annum agens* LXV. *Auguſti menſis, die* XXIX. *in gravem morbum incidit: Tertio inſequentis menſis die animam ſibi a Deo datam, pia in Filium Dei confeſſione, & magno ſuorum luctu iterum efflavit.*

Atque hæc ſunt, quæ maxime *Julii* memoriam reddere nobis valuerunt ſacram ac venerabilem.

---

a) *Höpingius* in tractat. de inſignibus c. 6. part. 8. num. 1386.

b) Henricus *Höpfnerus* in Orat. Parent. Lyſer.

c) *Albinus* in Chronico Miſnenſi f. 357.
d) *Camerarius* in vita ejusdem f. 201.
e) Ger. Joh. *Voſſius* in Præf. diſſertat. de ſtudiis.
f) *Poſſevinus* in Bibl. ſel. tom. 2. l. 16. c. 6.
g) *Dreſſer.* P. II. millen. 6.
h) Idem, ſimulque Jac. *Sadoletus* lib. XI. Ep.
i) *Chytræus* & *Dreſſ.*
k) *Hortleder* Vol. II. Bell. Germ. fol. 446.
l) Anno 1541.
m) Anno 1557.
n) *Schadeus* in Sleid. P. I. f. 94. *Bucholzerus* in Chron.
o) *Paurmeiſter.* l. 2. de jurisd. c. 6.
p) *Juſtin.* lib. 14. c. 5.
q) W. *Stratemannus* in Theatro Hiſtor.
r) Idem.
s) *Calviſius* in Chron.
t) *Chytræus.*
u) *Dreſſ.*
v) Tom. I. Germ. Jen. f. V.
w) Epiſt. ad Anton. & Philipp. von Werthern.
x) Epitaph. Ciz.

Emiſit CL. Jo. Heinr. *Ackerus* ante aliquot annos *Narrationem brevem de JULIO PFLUGIO, Epiſcopo Numburgenſe,* Altenburgi in 8. typis exſcriptam, ubi ea, quæ *Bergerus* in Epitaphio Pflugiano non ſine ratione, omiſit, leguntur. Denuo A. 1729. Rudolſtadii ab eo prodierunt *Nova Pflugiana*, quibus præcedentem Narrationem locupletavit atque §. 5. de deſiderio meo, quo plenum de Vita *Pflugii* expetivi Commentarium, ita ſtatuit: *Optem ipſe, ut aliquis, cui ſolida ac virilis ingenii vis ſit, viri excellentis vitam libero calamo deſcribat. Sed rem difficilem optamus tanta caligine ac tenebris. Erunt fortaſſis etiam, qui nolent ea commemorando renovari, quorum memoriam omnem tolli funditus ac deleri arbitrantur oportere.*

Ex hocce autem apparatu amplificari etiam poſſunt tituli, in quos vitam *Pflugii* priori Parte diſtinxi. Huc pertinet:

Gens Pflugiana.

Antiqua, illuſtris, primaria. v. *Camer.* Vit. Melancht. §. 58.

Pater Pflugii.

Præfuit colloquio Lipſienſi A. 1519. Ita enim *Moſellanus* ad *Pflugium* noſtrum: *Principis nomine Pater tuus non ſolum omnibus interfuit, ſed etiam præfuit.* v. Löſcher. Reform. Acta. P. 3. p. 245. 508.

Ingenium excellens & ſtudia.

v. *Gronov.* Dedic. L. de ſeſtertiis. *Albin.* Meißn. Chron. Tit. XXV. p. m. 357. *Camer.* l. c. & in Comm. in Cic. Tuſcul. 1. ed. 1538. p. *6.*

Favor & merita in ſtudia literarum.

Gregorium *Haloandrum* ſuo ſumtu in Italiam miſit. v. *Ludov.* Hiſt. Pandect. p. 287. *Burchard.* l. c. paſſim. *Menk.* Scriptt. Sax. T. 2. f. 655.

Commercium literarium.

Moſellani Epiſt. ad Pflug. extat in *Schilteri* L. de libert. Eccl. Germ. l. 7. c. 11. p. 845. inſerta in Löſchers Ref. Act. p. 508. *Hutten.* ſcripſit ad eum in Italia commorantem A. 1518. quæ Epiſtola extat in H. von der Hardt Hiſt. Lit. Ref. T. 2. ſtatim ab initio atque ſubjicitur Carmini de Nemine. Taceo Menzerum, Heſſum, Camerarium, Lazarum Bonamicum, P. Bonon. Vitellium atque complures alios.

Iter in Italiam.

Suſcepit hoc A. 1517. v. *Albin.* l. c. ubi comitem ipſius fuiſſe refert Chriſtophorum *Turcam* poſtea Cancellarium Moguntinum. v. *Burchard.* de Fat. linguæ lat. P. 2. p. 509. *Sabin.* poëm. p. 432.

Encomia Pflugii.

Laudat eum *Eraſmus*, præprimis ejus Orat. v. P. 2. Epiſt. p. 1523. ed. Cler. *Beier.* Bibliograph. Crit. p. 668. *Bodin.* Meth. Hiſtor. c. 6. p. 257. Jac. [illegible] in Epiſt. *Sturm.* in Nobilit. Liter. ed. per Phil. *Müller.* p. 85. *Reinhard.* Sched. Hiſt. de Nobil.

Miſn. Liter. Sect. 2. §. 25. *Paullin. Annal.* Iſen. p. 149. G. *Arnold.* in Vit. Maurit. v. *Menk.* Scriptt. T. 2. f. 1220.

Libri Pflugio dedicati.

Viti *Amerbachii* Prof. Ingolſt. Enarratio Epiſtolarum Cicer. ad diverſos Baſil. ex Off. Opor. 1553. in 8. *Camerarii* Comment. in M. T. Cic. Tuſculanam primam ed. Baſil. 1538. per Rob. Winter. v. Burchard. l. c. p. 511.

Titulus Doctoris, quo Pflugius fuit ornatus.

v. *Seckendorff.* H. L. l. 3. f. 389.

Sententia Pflugii de CICERONIANO ERASMI:

Pflug. in Epiſt. ad Menzerum: *De Ciceroniano Eraſmi, quando ita tibi videtur, cognoſce, feram autem judicium non hercle magis, quod exiſtimem me afferre poſſe, quod te fugiat, quam ut tibi amantiſſimo mei morem geram. Ac ne longum faciam, ſi tanta eſſet verborum ſylva apud Ciceronem, ut omnia quæcunque ad dicendum proponerentur illis ipſis explicare poſſemus, fortaſſe neque Eraſmus neque quisque alius Ciceronem ſolum in ratione latine loquendi viſitandum eſſe, negaret: ſed cum ille non omnia, de quibus dicendum eſt, fuerit perſecutus, niſi de quacunque re propoſita loqui velis, vocabula multa ab aliis autoribus ſunt mutuanda, hinc ſtatuit Eraſmus, etiam alios bonos autores imitandos eſſe. Nam ita mihi ille ſentire aut ſentire debere videtur. Ego vero quanquam concedo, multa propria rerum vocabula in Cicerone deſiderari, eaque, ſi opus ſit ex aliis autoribus ſumi oportere: tamen illud affirmare poſſum. Si quis Ciceronem ſolum recte imitetur, eum latinis, aptius atque ornatius de quacunque re propoſita dicturum eſſe, quam quemque alium. Nam illud inter eruditos ſatis conſtat, duo eſſe vocabulorum genera, alterum quidem publicum, alterum privatum; illud convenire in omnia, hoc autem ſingularum ſcientiarum eſſe proprium. Publico Ciceronem abundare præclare intelliget, quicunque ſcripta ipſius diligenter cognovit. Etenim ſive docere velis, ſive delectare, ſive monere, ſuppeditabit Cicero verba, quibus id commode poſſis facere. Nulla eſt enim in ullo genere orationis*

tionis laus, cujus non perfectio aliqua - - in ſcriptis ejus eluceat. Quare ſi quis talem, tamque præclaram facultatem conſecutus fuerit, quid erit, de quo ille non perbene latine loquatur? Neque vero me movet illud, quod dici ſolet, privata quædam vocabula, ab aliis autoribus petenda eſſe. Quaſi vero non poſſimus aliquem recte imitari, ſi in ea ipſa imitatione adhibeamus aliqua, quæ aliunde ſumpta ſint. v. Hiſt. Eccleſ. Monum. P. 2. p. 36. ubi hæc Epiſtola ad Camerarium a *Pflugio*, tum quidem Miſenenſi Decano, ſcripta legitur, unde eam Cl. *Hallbauerus* inſeruit Collect. de Imit. Orat. p. 281. conſ. *Moſheim.* Not. ad Morhoff. L. de pura dict. Lat. p. 53.

Scripta Pflugii.

Præter antehac a me indicata plurima ἀνέκδοτα extare dicuntur in gaza literaria Ser. Ducis Martisb. In Petri Appiani & Barthol. Amantii Inſcriptionibus in fronte legitur Epiſtola Pflugiana. Decretum Cæſareum ex Schedis Jul. Pflugii repetitum comparet in b. J. A. Schmidii literis ſecretioribus Ferdin I. R. Imp. pro obtinenda Euchariſtia ſub utraque.

Inſignia Pflugiana.

v. Wentzels des Pflugiſchen Ritter-Stammes fortgepflantzter Ehren-Ruhm, ubi p. 1. ita canit:

Der Pflug-Schaar pfleget ſich durch feſtes Land zu reißen,
So reiſt ſich euer Lob durch allen Lauff der Zeit;
Und daurt ſie unverletzt durch ihr geſtärcktes Eiſen,
So zeigt uns euer Stamm noch mehr Beſtändigkeit.

Dignitas Epiſcopalis.

v. *Chytræi* Chron. Sax. f. 453. *Camer.* l. c. Spalat. Annal. Birck. dreyfach Interim p. 16. 266. qui, quantum PFLUGIUS in *Conventibus Theol.* autoritate valuerit, pluribus enarrat. conſ. G. *Arnold.* l. c. in *Menk.* Script. T. 2. f. 1220.

Antagoniſta POLLICARIUS.

Extat in der Samml. von A. und N. 1728. p. 506.

M. Jo. *Pollicarii* weyl. Super. (1562.) in Weiſſenfelß Confeſſion und Antwort, die er in ſeinem ſchweren Gefängniß daſelbſt gethan Gr. M. Auguſtino Jonæ und Georgio Liſteno, beyderſeits Diaconis zu Weiſſenfelß den 26. Jul. A. C. 1569. aufgeſetzt von G. *Liſtenio*, der Fr. Abtißin in Weiſſenfelß (Margarethen von Watzdorff) Beicht-Vater, ex MS.

In nota ſubjecta tradunt Dn. Collectores: Pollicarium alias Daum dictum fuiſſe atque patriam habuiſſe Zwiccaviam. Multa egregia contra librum Interim evulgaſſe. Propter adulterium conjectum eſſe in carcerem, ex commiſeratione tamen parochiam viliorem (pœnitentz-Pfarre) ei obtigiſſe in pago Marckt-werben Leucopetræ vicino.

Ad pag. 53. No. XXII.

Phil. *Melanchthonem* editionem *Helmoldi* Schorkelio ſvaſiſſe aſſeverat Cl. *Chriſtius* in Suſelizis p. 19.

Ad pag. 55. No. XXVI.

Delendus eſt Thomas *Mitis*, Bohemus quippe Nimburgenſis, (quæ civitas ad Albim ſita circulo Reginogradecenſi annumeratur) atque celebris Typographus Pragæ A. 1563. Prodiit A. 1721. Wittebergæ in 4. M. J. C. *Coleri* Comm. Hiſt. de Bohuslai *Haſſenſteinii* L. B. *Lobcovici* vita & ſummis in rem literariam meritis, de cujus opuſculis idem T. I. Antholog. ſuæ p. 198. diſſerit, novamque editionem promittit: *De nova*, ait, *opuſculorum HASSENSTEINII editione quod iterum me iterumque admones vix opus eſt exhortatione vel tua, vel multorum aliorum. Scio pridem expetitam illam curam eſſe publico voto in Nov. Lit. Lipſ. Lat. A. 1719. p. 188. Sed necdum licuit mihi conſilium dudum agitatum effectui dare. Spero autem me tandem illuſtris quondam viri præſtantiſſima ſcripta felici auſpicio in lucem revocaturum eſſe.* In priori libro ſeu vita Lobkowizii identidem *Thomæ* hujus injicitur mentio. Cura ipſius lucem aſpexerunt *Haſſenſteinii* Poemata ſub Tit. *Illuſtris ac generoſi D. D. Bohuslai Haſſenſteinii a Lobkowiz & Baronis Bohemici Poetæ Oratoriſque clariſſimi Farrago Poëmatum in ordinem di-*

geſtorum ac editorum per THOMAM MITEM, Nymburgenum, cum grat. & privil. Cæſar. Pragæ excudebat G. Melantrychus ab Aventino A. 1570. in 8.

Ad pag. 56. N. XXVII. not. 1)

Occurrit hoc G. *Arnoldi* opuſculum & quidem ſtylo Romano primitus ex MS. evulgatum in b. *Menkenii* Script. Sax. T. 2. f. 1151. In Dedicatione laudatur probitas atque juſtitia viri illius ſingularis, quorſum imprimis verba ſequentia ſpectant:

Erat ſane vir integerrimus ille, & omnino talis, cui eximii Principis præconia digne committerentur. In juventute perluſtrarat varia regna, & experientiam ſibi comparaverat peculiarem. Linguas diverſarum gentium callebat, eloquentia & eruditione præſtans erat, ideoque ad Cancellarii munus vocatus, officio illo per annos viginti novem magna cum laude functus eſt. Alienis negotiis nunquam ſe ingerebat, ſuoque ſtipendio contentus nunquam inhiavit Principum donis. Quicquid temporis illi vacuum ab officii laboribus dabatur, id diebus profeſtis inſumebat ſtudiis ſuæ profeſſionis, & QVOTIDIE HORAM MATUTINAM ET VESPERTINAM SACRIS PRECIBVS TRIBUEBAT. Diem autem Dominicum totum concionibus audiendis, lectioni & meditationi ſacrarum literarum impendebat, ex quarum præceptis totam vitam conformabat &c. (Autor hujus Dedicationis eſt J. G. *Arnoldus*, patruelis *Georgii* noſtri, cujus vitam recenſet Heine in Beſchreib. von Rochlitz p. 216.) & f. 1256. ſubjicitur Epitaphium *Arnoldi*, quod ita ſe habet:

D. O. M. S.

GEORGIO ARNOLDO CHEMNICENSI JC. EXIMIO QVI AN. ÆT. XXI. ITALIAM GALLIAMQVE ADIIT UBI ELAPSO VI. DOCTORIS INSIGNIA PISIS ADEPTUS IN HAC DIOECESI AD CANCELLARII MUNUS ELECTUS EST IN EOQUE PER ANNOS XXIX. PRUDENTIA FIDE ET COMITATE CUM PRINCIPUM IV. GRATIAM TUM BONORUM OMNIUM CARITATEM

SIBI CONCILIAVIT NEC NON ALTIOREM OBLATI OFFICII GRADUM SUBMISSE DEPRECATUS EST: VIRO EXPERIENTIA RERUM MAX. SOLERTIA CONSILIORUM FACULTATE LINGUARUM ET ELOQVENTIA PRÆSTANTI ATQUE INPRIMIS SINCERÆ RELIGIONIS ET JUSTITIÆ OBSERVANTISSIMO PLACIDE ET SANCTE MORTUO XXX. SEPT. AN. CHR. MDLXXXVIII. C. V. ANN. LVI. M. XI.
D. XV. UXOR VIDUA MOESTISSIMA H. M. P. C.

Ad pag. 72. lin. 2.

Loco die 30. Jan. ponatur d. 26. Oct. Anteceſſorem habuit Joachimum *Utechium:* aggreſſus eſt Miniſterium menſe Novembri. De vita ipſius Epiſtolam dedit ad D. D. *Gleichium* b. M. *Müllerus* Rect. Port. quæ Orationi ipſius ſeculari annexa eſt, excuſæ Numburgi A. 1701. in 4.

Ad Not. 7)

Editio prima prodiit 1580. Occaſio libri hujus conſcribendi fuit hæc: Cum ab ipſo Con-Rectore adhuc Ratisbonenſi Ciceronis Epiſtolæ ad familiares eſſent explicandæ, vidit, ſe ſine hiſtoriarum atque Antiquitatum Rom. cognitione operam in illis luſurum. Quoniam vero juſtum Syſtema nullum reperiebatur, ipſemet corpus conſtruere & dirigere cœpit.

Ad pag. 73. lin. 2.

Compara b. *Schreberi* Vit. Fabric. p. 234.

ibid. lin. 6.

Johannis *Roſini* pater *Bartholomæus* Iſenaci primo docuit. v. *Paullini* Annal. Iſen. p. 153. *Adam.* Vit. Widebrami f. 1562.

poſt lin. 17.

Cum A. 1669. b. M. Frider. *Bergeri*, Rectoris, conjux prior ex gente Fraundorffiana humanda eſſet, in b. *Roſini* tumulum illata fuit, quem propterea ſequenti Epitaphio exornandum vir ille beatus cenſuit:

Chronoſtichon:

HICCe sItor CIneres refrICo tIbI Iane RosIne
hos Mea Coſta CapIt: ὧν VtrIVsqVe trIas.

Amplioris famæ quam fortunæ Antiquario 7. Oct. A. 1626. peſte ſurrepto debebat F. B. R.

Ad pag. 76. lin. 4.

M. Bernhardum *Winterum*, viduam, *Grauliam* in matrimonium duxiſſe inde conjicio, quia A. 1581. nuptias celebravit cum Margaretha *Stördelia*. Gratulati ſunt ipſi amici, præcipue filii b. *Selnecceri* Daniel & Georgius, quos bonis literis Winterus imbuerat. Carmina impreſſa ſunt Lipſiæ per Georg. Deſnerum ſub Tit. Epithalamia Rev. & Doctiſſimo Viro Dn. M. Bernhardo *Wintero* Diacono Naumburgenſi digniſſimo & pudiciſſimæ Virgini Margaritæ, Petri Stördelii civis Lipſ. F. ſponſis. Afferam ſaltem illud, quod ipſe *Selneccerus* compoſuit:

Quæſitum eſt olim, cum connubiale Calixtus
Presbyteris lorum Papa negaret atrox:
Cujus nam generis vox eſſet trita, Sacerdos?
Reſpondit, ſexus eſſe utriusque, puer.
Diſcimus a teneris donatum dona ferentem
Jungentemque ſacro par, duo ſacra, jugo.
Confuſa impietas Papæ eſt & ſpurca libido
Reddita ſunt ſacro debita jura toro.
Gratulor ergo tibi, Chriſti Bernharde miniſter,
Conjugii ceſtum, gaudia, vota, decus.
Junge ſacerdotem ſponſam tibi ſponſe ſacerdos,
Caſta ſacerdotum pignora gigne Deo.
Utque ſacerdotes Chriſto vos dedite ſummo
Pontifici, qui vos copulat, ornat, amat.

Ad pag. 81. N. 53.

M. Danielis Raderechts Grammat. Græca typis excuſa eſt Lipſ. A. 1626. Cum A. 1613. b. Balth. *Menzerus*, Theologus Gieſſenſis, Exegeſin A. C. in publicum proferret, ſequens labori huic præfixit encomium:

In Auguſtum Auguſtanæ Confeſſionis Tropbæum:

Auguſta Auguſtana manet Confeſſio; gloſſa
Vindice *Menzero* nunc peregrina ruit.
Miraris? rabidum tanta virtute leonem
Nigra quod Alcides jecit ad antra necis.
Miror, quod decimum confecit ſtrage Leonem
Gloria Saxonici prima Lutherus agri.
Miraris? totum juveni quod robore mundum
Magnus Alexander clauſerit imperio.
Miror, Menzerum tam parvo, quidquid in alma
Scriptura ſucci eſt, claudere poſſe libro.
Tu, *Romane*, minas jam contrahe, contrahe & aris
Thecas, nunc Miſſæ gloria ſpreta jacet.
Tu, *Calvine*, Dei myſteria ludere perges?
Decreti horribilis regula fracta jacet.
Quid, *Photine?* miſer: ridetur miles inermis,
Et tua, quid grunnis? mens pudefacta jacet.
Auguſta Auguſtana manet Confeſſio: gloſſa
Vindice MENZERO nunc peregrina ruit.

Daniel Raderecht, P. L.
Numburgo March.

Ad p. 81. N. LIV.

Non ſine odio atque adverſitate parochiam in Saleck adminiſtravit *Dauderſtadius* teſtibus hiſce literis idiographis:

Salutem a Salutis auctore Jeſu Chriſto. Amen.

Reverende, Clariſſime atque Excellentiſſime Domine Doctor, Superintendens vigilantiſſime, Domine Patrone ac Compater Patris certe mihi loco in Chriſto plurimum ac reverenter colende; Quod de ſui ſeculi hominibus conqueſtus eſt πανάθλιος ille Dei Propheta Jeremias, habitare nimirum ſeſe in medio ſcorpionum: Idem profecto miſer ego homo hic in extremitatibus Præſulatus Veſtri vere conqueri poſſum, immo extrema neceſſitate compulſus queror: Habito in medio ſcorpionum.

Salecenſes enim mei Satanico prorſus furore atque œſtro perciti, malum mihi machinantur, mihi adverſantur, quibuscunque poſſunt modis. Trahunt iniquitatem in funibus vanitatis, & quaſi vinculum plauſtri peccatum, ut Prophetæ verbis utar. Eum vero, qui hoſtem ſeſe Paſtoris non profitetur, quique manifeſto aliquo facinore illud publice non declarat, in ſocietate ſua ferre nec volunt, nec poſſe ſe videntur. Ululant ergo nonnulli cum lupis, quibuscum eſſe cupiunt. Hinc adeo fit, ut neminem ego hominem habeam, qui operas mihi manuarias præſtet. Qui enim officium aliquod Paſtori facit, ille pro adulatore publice proclamatur; (Wer in der Pfarr arbeitet, muß des Pfaffen fuchsſchwenzer ſein.) Male agunt, peſſime vivunt, vituperari nolunt, & opera ſua occulta eſſe volunt. Quod certiſſimum eſt τεκμήριον, ſecundum Salvatoris Joh. 3. pronunciatum, opera ipſorum eſſe opera tenebrarum: quia ſtudioſe occultant, & ſi manifeſta fiant, & pro dignitate reprehendantur, aliis indignantur, quos illi meos putant delatores. Deum vero, quem judicem nemo fallere poteſt, teſtor, ſummam miſeris iſtis hominibus, quos hac illi ſupicione onerant, fieri injuriam. Sed tranſeant iſta; ſunt enim leviora, & fortaſſis aliis etiam mecum communia. Die Leute wollen, der Pfarrer ſoll blind und taub ſeyn, und endlich auch zum ſtummen Hunde werden: quæ - - - - ? Unum eſt præ cæteris facinus egregium, quod in ſinum R. V. E. deponere, & quid mihi hac in parte faciendum perquirere libuit. Præfectus Salecenſis, Dn. M - - -, in villa trans-Salana habet villicum, nobilem, affinem ſuum, ſed vere ignobilem, & moribus ruſtico quadrato, quam nobili, ſimiliorem. Hic nobilem ſe non eſſe putat, niſi nobili aliquo facinore nobilitatem ſuam prodat, & Paſtorem etiam ſuum probe exagitet, vexet, ignominia aliqua inſigni adficiat. Haud dubie ita pactum eſt inter ruſticos (quibus in caupona admodum eſt familiaris) & ipſum, ut ipſe in me irruat; impune enim illum omnia laturum affinem quippe Præfecti. Taceo, quas uxori & domeſticis meis contumelias primo conatu intulit; in publica enim via uxorem diris omnibus paulo ante devoverat, (alle Sacrament an den Hals geflucht) & tandem ad poſteriora (ſalva venia) remiſerat. Egregium nobilem, quem ſua nobilitat virtus! Dignum certe, qui Gynæceo alicui illuſtri præficeretur. Occaſionem hinc inde quæſivit in me quoque bilem, furorem potius, conceptum revomendi: quod cum animadverterem, ſtudioſe mihi ab homine cavebam. Tandem ubi videt homo, nihil ſibi occaſionis relictum, per manifeſtam injuriam me conatur provocare. In agris parochialibus ſunt pyra nonnulla ſylveſtria, quæ mihi, non Præfecto, debentur: id quod Dn. Præfectus ipſe non diffitetur; denn ſie ſtehen allein auf den Pfarr ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ ⸗. Niſi unum ex meſſoribus meis, qui pro tertia parte ſibi reſervanda, decerperet, (alia enim conditione operarios habere nequeo) ſed a Nobili abactus domum redire jubetur: non Paſtori, ſed Dn. Præfecto deberi pyra. Contrarium erat verum, neque hoc latuit hominem: ſaltem quæſivit anſam ægre mihi faciendi, & ſuis me impetendi convitiis ac illuſionibus. Acceſſi hominem, ad fores meum adventum anxie poſtulantem: quæſivi amicis verbis, ecquid hoc ſibi vellet? Er hette ſich meiner Beume anmaſen wollen, da doch der Herr Amptmann die Zeit ſeines Lebens nichts davon begehret, auch nicht befugt. Dicebat: Er hette gemeinet, ſie weren des Herrn, hette es aber jetzund anders erfahren, ſc. ea ipſa loca, Er wolte mir ſie nicht nehmen. Dicebam: Ich merckte faſt ſo viel, daß er ſich wolte zu mir nöthigen, ich wolte freundlich dafür gebethen haben, ich gebe ihm keine Urſache, Reſpondit: Welcher Teuffel ſich zu mir nöthigte, was er nach mir fragete, ich ſolt ihn zufrieden laſſen, (o wie gern wolt ich, wenn ich für ihm könte Friede haben) und ſollte mich GOttes Sacrament rühren. Exprobravi paucis levitatem blaſphemandi & maledicendi nomini divino; da kam die Sauglocken vollend gar, Ey ich ſolte ihn (peto mihi ignoſci) ungeſchoren laßen, das wär zwar fürs ⸗ ⸗ ⸗ ⸗, wenn ich ein ander Mann wär, wüſte er wohl was er thun wollte, Ich ſagte, was er denn thun wollte, er würde mir ja das Leben nicht nehmen, Reſpondit: Ey das ſollt mir der Diebhencker nehmen. Ita miſer ego homo tum excipiebar, & tacitus ab homine importuniſſimo diſcedere cogebar. Conqueſtus ſum per litteras de injuria, levitate, deſultoriaque importunitate hominis apud Dn. Præfectum: ſed tacite, uti videtur, in ſinum ridet, licet verbis aliud præ ſe ferat. Auxit enim facinus illud novo alio. Superiori ſeptimana cum prætore noſtro pagano (ſui nimirum ſimillimo homine) in caupona totum delituit diem; ſub noctem: ſub noctem duos arripuit piſcatores, fidibus miſere ſtrepentes; & in pagum diſcurſitando, publice traduxit miſerum Paſtorem. Da hat ſich der arme Pfaffe, (der damahls lag und ſchlieff, doch von ihrem Getümmel einmahl auffwachte und ihrem tolliſiren zuſahe und zuhörete,) tapffer leyden müßen, da ſollten die Pfaffenknecht mit ihm in die ſchencke gehen. Cætera ſilentio involvo.

In mentem mihi vero venit, reminiſci Paulini illius: nemo te deſpiciat. Peto proin ſalutare a R. V. E. conſilium, quid faciendum? an injuria hæc muſſitanda, & æquo animo perſerenda. Exemplorum enim in utramque partem magna eſt vis. Detrahat nimirum homo iſte plurimum auctoritati meæ, habet enim aſſeclas ex Salecenſi communitate, homines omnium contumaciſſimos, quovis ſaxo duriores; & inter hos Cauponis noſtri ſocerum, annoſam vulpem; prædeceſſorum meorum flagellum. Sed ſto conſilio R. V. E. quicquid illa ſuaſerit placebit. Hoc unum.

Deinde res eſt mihi & vicino meo Dn. Paſtori in *Abtlöbnitz*, cum alio Nobili T. qui multis modis nos defraudat in decimis debitis porrigendis. Hat heuer Garben geben, warlich nicht gröſſer denn die Dachſchoben, haben etliche beygeleget, Herr Peter hat freundlich an ihn geſchrieben, ſed fruſtra: niſi contenti eſſe velimus, juſſit nos ad Dominos Conſiſtoriales eum deferre, ſe reſponſurum. Es iſt gar zu arg, wenn es ein wenig were, ſo müſten und könten wir wohl zufrieden ſeyn. Quæritur ergo ex R. V. E. libet an etiam conſultum foret, & an uſus ita ferat, manipulos Dominis Conſiſtorialibus cum libello ſupplici ad αὐτοψίαν mittere? & num etiam hoc facto offendantur? Si dantur exempla, & ſi ſuadet R. V. E. ita, ut dixi, faciemus. Sed ſcio ipſum Nobilem eſſe pertinacem: noſtro enim Magiſtratui non parebit, niſi Altenburgo habeat aliud diploma.

Tertio ruſticus quidam filium habet, plane degenerem: ter, quaterque aufugit: id quod hac etiam æſtate factitatum. Jam iterum reverſus eſt. Res eſt peſſimi exempli: quod docet - - - - ingens. Fratrem enim germanum ad ſimile facinus ſuo inſtigavit exemplo; & ni ſevere cohibeatur, alios ſecum ad contumaciam, inobedientiam &c. erga parentes alliciet. Quæritur ergo annon dignum hoc ſit facinus pœnitentia publica?

Denique diſſidium eſt inter conjuges duos, in pago *Rödichen*, de quo memini me αὐτοπροσώπως cum R. V. E. contuliſſe. Nullum ſanum in uxore conſilium habuit locum. Jam ſeparatim vivunt, illa ſervitio aliis ſuam locavit operam; ſed ubi lateat, ignoro. Maritus vero Hilarius Koch Naumburgi ſervitium itidem præſtat aliis. Quæritur ſimiliter, quid mihi faciendum. Ambo ex communitate noſtra abierunt: ſed uxor hæreditatem nobiſcum adiit, quam tamen marito ſuo invidet. Stabo R. V. E. ſententia & conſilio.

Addidi Eleemoſynas *Heckewaldam* transferendas; unum florinum & duos nummos cum obulo. Literas ſimul mitto cauſam Paſtoritiam concernentes. Juſſus enim R. V. E. certiorem facere de omni negotio. Sed homo nequam, male ſibi conſcius, noluit cauſam agere. Dolet mihi vehementer, Dn. Præfectum ſcortis & meretricibus, & quibusvis infamibus perſonis favere, patrocinari, & ſalvum in Præfectura ſua concedere conductum. Dixerat nuper ſcorto cuidam, duos & ni fallor tres enixæ ſine certo parente filios, ſie ſollte nur hingehen, und from werden, er könnte ſie wohl leiden. Ita nimirum omnes tandem anguli grege iſtiusmodi replebuntur. Sed de his & aliis propediem, ſi vixero, coram plura: Bene ac feliciter in Domino valeat R. V. E. & literis meis benigne ignoſcat. Miſere enim tribulor, Mus leiden das mirs in der Fußſohlen wehe thut: Sed Dominus dabit ἔκβασιν. Scribebam *Saleci*, currente calamo: ipſo die Lamperti Ao. 1615.

Mitto meum μέρος ἐπιβάλλον viduæ in *Falckenhain*.

R. V. E.
ſumma animi obſervantia
colens
M. Chriſtophorus Dauderſtadius. P.

Viro
Reverendo Clariſſimo atque Excellentiſſimo Dn. Erharto *Lauterbachio* SS. Theol. Doct. præſtantiſſimo, Præſulatusque Naumburg. Cizæ Superintendenti vigilantiſſimo &c. Dno. Patrono, Fautori ac Compatri meo, parentis mihi loco plurimum reverenterque colendo &c.

Ad p. 82. N. LVII. lin. 5.

Addatur *Theilii* Progr. de Chriſti Redemtoris noſtri deſcriptione a membris humanis myſtica. Görlic. A. 1656.

ibid. lin. 10.

Emiſit quoque ſeparatim 3. Hymnos Prudentii cum Not. Görlic. A. 1646.

Extat etiam ipſius Epiſtola, ad b. Dn. D. *Bertramum* ſcripta, qua locus Matth. II, 12. cum primis vero uſus voculæ *Oraculi* in Verſione Vulgata examinatur, quam hic quoque repetendam exiſtimavimus.

Theodorus Beza pro *oraculo admoniti* maluit vertere, divinitus admoniti. Scribit enim, ſe voculam oraculi refugere, veluti Idolorum ſuperſtitione contaminatam. Qua de re cum olim per literas conſulerem Cl. Dn. M. Johannem Theill, Budiſſinenſium hodie Rectorem Evangelicum, P. L. C. & Philologum non e multis, Adfinem & Compatrem meum honoratiſſimum, hoc ferebam ab ipſo reſponſi: Quod ad τὸ χρηματίζεσθαι, cauſa equidem adeo prægnans non eſt, quam Beza acute ſibi injeciſſe viſus eſt, ORACULI nomenclationem ex Verſione latina exterminandam, quod Idolorum ſuperſtitione contaminata ſit: cum primo illud expreſſe ſit falſum. Vox enim nec Idololatria contaminata eſſe, nec ab eadem immunis dici poteſt, cum neque res ſit neque perſona, in quæ duo tantum, præprimis in poſterius idololatria cadere poſſit. Taceo, quod verba valeant ſicut numi, pro ratione utentis atque capientis, nec difficiles eſſe de nominibus conveniat, ſi de re ipſa conſtiterit. Uſurpamus nos vocabula Ethnica, (ſi modo ita dicenda ſunt) veluti Iſraelitæ vaſa aurea & argentea, quæ injuſtis poſſeſſoribus juſte abſtulerunt. Et conſidera quæſo, (ita enim pergit) annon etiam eadem ratio premiat vocem χρηματισμὸς, quam uſurpat Paulus, Rom. 11, 4. de reſponſo Dei ad Eliam; verbum χρηματίζομαι, quod idem Ebr. 12, 25. de filio Dei ad Iſraelitas loquente, c. 11, 7. de Noa credente; c. 8, 5. de Moſe, a Deo edocto: Lucas c. 2, 26. de ipſo Spiritu S. uſurparunt. Quemadmodum enim vocem ORACULUM a Gentibus uſurpatam prætendit Beza, ſic & novit tanquam ungues digitosque ſuos, χρηματισμὸν & χρηματίζεσθαι apud Græcos uſurpatum. Hæc propterea adpono, ut imbecillem Bezæ tibicinem videas, qui rigidius inſultantem & arietantem adverſarium ſuſtinere vix poſſit. Et poſt pauca: licet & ipſe ſententiam illam, ſive ſit Bezæ, ſive alterius ambabus amplectar, inductus a loco quodam, Henrici Stephani maxime conſiderato: Ubi oraculi adpellatione abſtinere poſſumus, abſtinendum & ego ea cenſuerim: alioqui a rebus profanis ad ſacras eam, ſicut alias plerasque poſſe nos mutuari dixerim. Hæc Stephanus. Nulla ſane nos cogit neceſſitas illa voce uti, cum aliæ ſignificationes & voces in promtu ſint, apud ipſos etiam profanos Græcos, apud Plutarchum nimirum & Polybium, ubi χρηματίζειν non poteſt pro oraculo admonere, ſed pro Nominari, Nuncupari, Adpellari exponi, quod ipſum Lucas olfecit, Act. 11, 26. & Paulus, Rom. 7, 3. Quid ſi ergo in hoc Matthæi loco χρηματισθέντες reddamus Compellati, Vocati, vel ut Illi habent, Admoniti, fors per Angelum, ut volunt Editores Bibliorum Norimbergenſium. & ſuadere videtur c. 10. Act. v. 22. cum quo confer v. 3. cap. ejusd. v. 30. itidem, & cap. 11. v. [illegible]. χρηματίζειν, inquit Budæus, eſt etiam adpellare aliquem, h. e. compellare

pellare & adloqui, agere cum aliquo de negotio & verba facere. Quod confirmat locus Dinarchi: καὶ συμπάντων τῶν Ἑλλήνων ἐναντίον διειλεγμένος Νικάνορι, κεχρηματικὼς, περὶ ὧν ἐβουλήθης, ἐλεεινὸν σεαυτὸν παρασκευάζεις, προδότης ὢν καὶ δωροδόκος. Et ſic uſurpavit etiam Gregorius: οὕτω γὰρ αὐτὸν ὀνομάζει ὁ Θεὸς Μωϋσεῖ χρηματίζων ἐπὶ τοῦ ὄρους. Unde factum, ut apud Demoſthenem, Diodorum & Plutarchum τὸ χρηματίζειν de Magiſtratu Politico uſurpetur, idemque ſignificet, ac rebus explicandis conſtituendisque vacare, de ſumma Reipubl. commentari, Jus dicere, cum populo agere, legationibus reſponſa dare, conſilium agitare, decernere. Lucianus de ſuo Jove alicubi ſcribit, ταῖς εὐχαῖς ἐχρημάτισε, quod eſt, votis hominum audiendis vacavit, & de iis ſtatuit. Sed audio veterem illam inſtantiam: Nullam eſſe ſequelam, ſi has habeat ſignificationes hæc vox, ſtatim & in propoſito loco Matthæi habere debere. Reſpondeo, ſequi tamen, habere poſſe, & ulterius, non neceſſario adripiendam illam, quam habet Eraſmus. Scutum deinde adripimus συναφείας τῶν κομμάτων, ἀναλογίας τῆς πίστεως & ipſius veritatis ſive rei. Plura poſſem convertere, ſi docendus eſſes, ſed gratificari volo, non docere &c. Hæc laudatus meus Compater; quæ cum jucunda ſint, atque erudita, lectori noſtro non communicare non potuimus.

Ad pag. 88. No. LXII.

Expetitus quoque Zörbigam fuit Bertramus A. 1638. Acta refert Cl. M. Elteſte in der Nachricht von Zörbig p. 206. Nach ihm (nemlich M. Joh. Dürren) wurde M. Sixtus *Bertram* Rector zu Naumburg deſigniret, und hielt im Septemb. gedachten Jahres eine Prob-Predigt in unſerer Kirchen. Er fand als ein habiler und qualificirter Mann vollkommenen Applauſum, wolte aber die Vocation gleichfalls nicht annehmen, weil man ſich wiederum de ratione alimentandi Paſtorem nicht vergleichen konte. . . . Endlich erklärte ſich E. E. Rath, nachdem er mit M. Bertramen vielfältig correſpondiret, Sie wolten ſehen, wie ſie es machten. Das . . muſte aber unterbleiben. Denn am

10. Febr. A. 1639. ereignete ſich ein unvermutheter Schwediſcher Uberfall, und die Stadt wurde rein ausgeplündert. Die Bürger entwichen und giengen gantzer 10. Wochen in der Irre herum. Dieſes alles notificirte der Rath M. **Bertramen**, und bezeigte ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ M. Bertram hatte auch von Naumburg her geſchrieben, daß er bey dermahligen Umſtänden, das Paſtorat nicht annehmen könte. ⸗ ⸗ ⸗ Von Dreßden kam ein Reſcript: Dafern M. Bertram nochmals dabey verbliebe die Vocation nicht anzunehmen, ſo ſolte George **Lincke** Paſtor ſeyn.

Corrigenda itaque eſt **Bertrams** Lüneburg. Kirchen⸗Hiſt. p. 92. in Not.

Ad pag. 93. No. LXVI.

Zaderus etiam in MS. reliquit Lieder⸗Predigten, ubi tamen latitent, non conſtat.

Ad pag. 102. N. LXXIII.

Caſparus *Eylenbergk* in ludum Portenſem venit A. 1630. v. *Schumacheri* Vita Siberi, in frontiſpicio ſub ſerie Oeconomorum N. 20. *Maderus* in Præf. Antiqq. Brunſwic. præfixa ſymbolam *Eylenbergii* hiſce verbis deprædicat: *tum Vir Conſultiſſimus juxta ac integerrimus Caſp. Matthæus EYLENBERGK Reverendiſſ. Numburg. Capituli Syndicus optime meritus. Dat. 1678.*

Congeſſit etiam *Eylenbergius* Hiſtoriam Epiſcoporum Numburgenſium, cujus MS. lucem nondum vidit.

Ad pag. 111. not. 3)

Conf. *Bek.* diſquiſ. Crit. contra Frank. p. 256. ubi ſub cenſuram vocat Biblia Schleuſingenſia. Etſi Bibliis illis Schleuſingenſ. inquit, laus ſua omnino debeatur, melius tamen noſtro (ſalvo interim aliorum meliori) judicio factum fuiſſet, wenn man, uti verba in præfatione p. 503. habent, ſich an den eſſentialibus der corrigirten Dollmetſchung Lutheri keinesweges vergriffen, auch in demjenigen nicht, was allbereit andere hocherleuchte Theologen hin und her angemercket haben. Neque enim invito vel inſcio b. Luthero vocabulum Heerde (Pſ. XCV, 7.) ab alio h. l. intruſum putamus, ut proinde cum aliis ſphalmatibus expungendum, & alterum illud Hand ſubſtituendum fuerit, ſed ab ipſo b. Interprete adhibitum fuiſſe, vix dubitamus.

Ad pag. 119. N. LXXIX.

Præter ea, quæ jam tetigimus, prodierunt etiam a b. *Laurentio*:

Tr. de Monumentis Svevorum in Doringia, Numburg. 1706. in 4.

- - de Monumentis Francorum in Thuringia fictis: v. *Leukfeld*. Antiqq. Halberſtad. p. 9.

p. 120. lin. 23.

Deſideratur in Epitaphio Pentameter ſequens:

Vix oſtenderunt aſpera fata virum.

p. 16. lin. 24.

Langerus quantum in arte poetica valuerit, vel breve illud, quod in ſimulacrum Veneris confecit epigramma edocere poterit:

Carmen ad imaginem Veneris:

Veſtibus ut demptis Venus hic eſt corpore nuda
Pectora habens alba candidiora nive:
Sic amor illorum ſit fœdi criminis expers,
Qui ſacra conjugii jura ſubire volunt.
Mutua cura duos habeat, ſincerus & ardor,
Ut videant longos, & ſine lite, dies.
Sit procul a vero fucatum pectus amore,
Integer eſt quisquis non ſimulanter amat.
Forſitan hoc nudæ Veneris deſignat imago,
Edidit artificis quam tibi docta manus.

v. To. 2. Script. Acad. Witteberg. A. 1556. apud *Hoffman*. Scriptt. Luſat. T. 2. f. 152. Optandum eſſet, ut reliqui omnes iſti Tomi luci publicæ aliquando exponerentur.

* * *

Epiſtola Matthiæ *Flacii* Illyrici,

ex αυτογραφω.

S. Mitto Acta Coſwicenſia pro quorum deſcriptione & pro charta tres quartas tal. mittes. Mitto & exemplar non bonum meæ epiſtolæ ad collocutores evangelicos quod reſtitues, alias melius accipies, ſi cupieris: Hoc tantum ideo mitto, quia ſcio te angi cura Eccleſiarum Dei, quo tanto ardentius orare poſſis. Obſecro reſtitue omnia quamprimum & literas adpone: clam habeto iſtas ad colloquutores cum recte deſcripſeris etiam aliis communicabis. Bene vale & pro me cum tuis examinatoribus latius ora. Mitto & Mechelb. actionem, pro qua dabis quantum voles. Reſtitue quæſo talia. Saluta Dominum Superintend. Cum domino d - nepio aliquoties de viſitatione ſum loquutus - - - - - - - ſemper ne - - quo modo in aliud tempus rejeci. Solus vero non ſum auſus fruſtra. Prolatum optavi iſtud exemplar viſitationis videre, ut tanto melius de tota re cogitarem. Bene in Domino Jeſu vale. 12. Aug. 57.

T.
Illyr.

Mitto tibi epiſtolam &c. donec
alias repperero.

** Scatet hæc Epiſtola literis, quas vocant, abbreviatis ſ. contractis. Scripta eſt Jenæ: Eo enim *Flacius* A. 1557. d. 27. Apr. venerat. Concernit colloquium Coſvicenſe, quorſum a *Flacio* quidam emiſſi erant, ut diſſidia cum Melanchtone componerent. Legatos quoque eo miſerat *Jo. Albertus* D. Megapolit. Fruſtra tamen omnia ſunt tentata. v. J. Balth. Ritters Lebens-Beſchreib. Flacii p. 67. 77. *Strüv.* Act. Liter. Faſc. 4. p. 53. 75.

Epiſtola Sethi Calviſii.

S. per Chriſtum. Si commoda valetudine cum tuis uteris, Reverende & Clariſſime Compater, gaudeo, ego cum meis, Dei gratia, recte valeo. Superiori hieme ſcripſi aliquid de erroribus *Calendarii Gregoriani*, id cum Meurerus noſter ad typographiam ſubſcribere deberet, nec nomen ſatis intelligeret, retulit Academicis id ſcriptum videri contra Imperatorem, qui ſequeretur illud Calendarium effecitque, ut mitteretur in aulam. Ego contra me contra Imperatorem ſcripſiſſe negabam, alias quicquid contra pontificiam religionem ſcriberetur, etiam contra Imperatorem eſſe. Porro Elector id ſcriptum miſit Wittebergenſibus examinandum, voluitque ſibi cenſuram mitti adhuc ante feſtum Paſchatos, ſed W. unicus tantum - - - - - ſit apud nos Mathematicus, isque Decani officio fungeretur, occupationibus impeditus, meum ſcriptum adhuc nondum examinare potuit. Hac de cauſa etiam fortaſſis quoad rationem temporis politici non ſatis intelligit, ut quidam ajunt, ita ego examinor a non ſatis ſcientibus, & adhuc inter ſpem metumque hæreo, quanquam mihi non multum metuo. Scio enim quid ſcripſerim. M. Johannes Sommerus, qui haſce tibi offert, tuus diſcipulus apud nos fuit vixitque hiſce annis ex ſtipendio Styrienſi noſtræ ſcholæ, ejus temporis determinatio cum ad finem tendat de futura conditione ſollicitus eſt, & magnam ſpem in Te collocat, ideo hoc iter ſibi ſumſit. Etſi autm ſcio, te ipſi favere & facturum omnia, quæ ipſius cauſa poteris, tamen ut magis facias, ego etiam rogo. Ita enim de me meritus eſt & olim & hodie etiam ſi ipſius opera uti volo experieris eum ingenuum etiam gratum. De peſte, quæ hic graſſari dicitur, ſcias - - - Dei gratia binæ ædes in urbe infectæ fuerunt, quarum altera aperta iterum eſt, altera vero ita clauſa, ut ejus incolæ omnes ſint in publico noſocomio. Ante portam tamen & auſtralem & orientalem in aliquot ædibus vagatur. Deus porro nobis adſit peſtemque clementer avertat, nec diſſipari & Academiam &

gregem noſtrum ſcholaſticum patiatur. Vale quam optime. die 13. Jun. A. 1607. Lipſiæ.

T. R. D.
Sethus Calviſius.

Reverendo Ampliſſimo & Clar. Viro D.
Erhardo *Lauterbachio*, SS. Th. D. & Epiſcopatus Zizenſ. Superint. fautori &
compatri ſuo reverenter colendo.

Epiſtola Wolffgangi Franzii.

P. P.

Reverende & Clariſſime Dn. S. amice plurimum honorande, Aliquoties interfui congreſſibus, quando agitatum fuit negotium Georgii *Praſſen* civis & ſartoris Witebergenſis, contra Reverendum Dn. M. Georgium St - , notum & amicum meum, ante annos ſatis multos. Denuo impetraſſet ab academia ſartor litteras interceſſorias, licet non ſine ſumtu: quia enim hoc tempore multa conferre in publicum coguntur ſubditi, nos etiam ipſis auxiliatricem manum intercedendo præbere cogimur: ego vero conſultum judicavi, ut citra ſumtus haſce meas ad R. D. V. mitterem. Venit autem interea huc quidam, qui teſtatus eſt, apud Rectorem hodiernum academiæ, quod Reverendus Dn. M. St. adhuc debeat τῷ Praſſio. Rector, M. Reinholdus *Franckenberger*, manu ſua confirmavit teſtimonium, quod in hac cauſſa, coram ipſo iſto Rectore perhibuit. Salutem igitur & omnem benedictionem a Deo precor Reverendo Domino M. St. qui hanc meam manum non ignorabit. Et auctor atque ſuaſor ipſi ſum, pro mea erga ipſum benevolentia, ut teſtimonium ſub AA expendat, & - - - - quovis modo tranſigat cum ſartore. Etenim nunquam quieſcet ſartor, cui non eſt ignotum, ſero etiam talia debita exigi ſolere a ſtudioſis olim hic verſatis. V. R. D. etiam oro diligenter, ut Reverendo Domino M. St. hoc epiſtolium meum communicet, &, ſi mecum conſenſerit, itidem hoc ſubjiciat, ut qualicunque modo ſartori ita ſatisfaciat, ne amplius toties turbare academiam opus habeat. Melior interdum eſt iniqua pax, quam juſtum bellum. Ignoſcat autem R. D. V. meæ huic compellationi. Dominus noſter Jeſus Chriſtus ſit cum Spiritu veſtro, & ex alto benedicat ſanctis laboribus veſtris. Amen. Witebergæ, in æquinoctio autumnali, anno Chriſti 1620.

R. D. V. ſtudioſiſſ.
Wolfg. *Franzius*, Th. D.

REV. etiam Dominus M. St. non niſi ex bona mente profectum hoc meum conſilium interpretabitur.

Epiſtola G. Cundiſii.

Salutem, gratiam & pacem a principe pacis, Jeſu Chriſto, a me vero preces atque officia!

Plurimum Reverende, Ampliſſime, Excellentiſſime, atque Clariſſime Domine Doctor, Superintendens eminentiſſime, Domine Fautor, Patrone, ac Pater in Chriſto dilecte, & obſervanter colende, Pro exhibito *actu inaugurali* Veſtræ Excellentiæ ingentes habeo referoque gratias, relaturus reapſe quamprimum, Deo annuente, melior fortunæ aura adſpiraverit. Si (quod meo loco maxime urgebo) hæc meletemata lectu digniſſima lucem adſpicient (quod tamen ante tempus meſſis fieri vix poterit) Veſtra admodum Reverenda Amplitudo petita exemplaria forte cum auctuario ſtatim accipiet. Votum annexum (quod Deus exaudiat) in ipſius ſinum refundo eidem Aquilinæ ſenectæ vigorem diuturnum, nec non hic Spiritus Sancti gratiam copioſam, illic vero pondus gloriæ æternæ precatus. Cæterum ſi Veſtra Excellentia mihi novitio Theologo vellet ignoſcere, bono animo hæc monerem: in Concionis iſtius exordio ſpeciali inter alia de Dn. D. *Fuhrmanno* p. m. hæc leguntur verba (weil er) guten Willen zum Superintendenten-Ampte hieher brachte, quæ etſi veritati prorſus ſunt conſentanea, tamen a mundo, qui nos odit, eo detorqueri poſſent, quaſi ex parte mei argumentum a contrario ſenſu in ſe continerent. Forte enim V. Excellentiæ ignotum eſt, quod inſtinctu, neſcio cujus, qui ob ſummum quendam Patronum meum mihi parum favere dicitur, initio meam ſucceſſionem in locum Dn. D. *Fuhrmanni* τȣ̃ ἐν ἁγίοις Capitulum noſtrum deprecari non dubitavit, prætendens, me nondum audito, vocem meam (fortaſſis quia Stentorea non eſt) templo Cathedrali minus ſufficere: (cauſa vera erat, quod ille ὁ ἀντικείμενος aliam quandam perſonam antea per litteras privatas Dominis Canonicis commendaverat.) Ego quidem hac de re certior redditus, maluiſſem cuivis alteri cedere, ſed Sereniſſimus noſter clementiſſimum ſuum mandatum mutare noluit: Unde Deo Opt. Max. ac Electori Sax. vocantibus obtemperare volui, debui. Poſtea hic nemo, niſi ſurdaſter, in æde noſtra cathedrali me non audivit: & faſſi ſunt Domini Canonici apud alios, me longe aliter ſibi deſcriptum fuiſſe, nihil omnino in concionibus meis deſiderari. Ne quis ergo camarinam illam moveat, optarem, ut pace Veſtræ Excellentiæ prædicta verba omitti poſſent. In oratione Latina hoc reperitur membrum comparationis: *Collegia Concionatoria uterque habuit, iisque præfuit;* ubi confiteor, me nullum inſtituiſſe uſquam Collegium Concionatorium, quanquam Lipſiæ Collegia Oratoria habui. Si placeret, vellem ego ſcribere: Collegia Oratoria, aut prorſus hæc verba delere. Quæſo, ſignificet mihi Veſtra Excellentia, utrum ipſi hac in parte arrideat. Si vult reſpondere, ſaltem litteras mittat Lipſiam in ædes ſocrus meæ, Dn. Pauli Frobergii p. m. viduæ relictæ, habitantis in vico arcis (**Auf der Burg-Straſſe**) Nuntium pacis, quod & nos per rumuſculos accepimus, etiam me judice adhuc valde incertum eſt. Dn. Archimagirus Electoris actis pro deſcriptione medicamenti gratiis, una cum Conjuge, & filio natu maximo, ſuo ſucceſſore futuro, Veſtræ plurimum Reverendæ Excellentiæ reciprocam ſalutem propinat. Denique ſciat ipſa, me quoad exercitia diſputatoria, quorum nuper in inaugurali convivio mentionem feci, velle promiſſis ſtare. Exhibebo autem Reverendo Miniſterio hujus inſpectionis hac æſtate 4. diſputationes, juxta ſeriem articulorum libelli viſitatorii. Prima de cœna Domini jam Lipſiæ ſub prælo eſt, quæ ad diem 4. Junii σὺν Θεῷ in templo noſtro Cathedrali habebitur, cujus copiam quando erit a Typographo abſoluta, Veſtræ Excellentiæ faciam, vel certe eidem ſuo tempore cum reliquis mittam. Optime in Domino Jeſu vale, Theologe Celeberrime, meque Paterno amore proſequi non deſine. Martisburgi d. 27. Maji Anno 1638.

Veſtræ admodum Rev. Amplitud.
& Excellentiæ

obſervantiſſimus
G. *Cundiſius* D. S. Mpp.

P. S.

Tabellario 12. groſſis lubens ſatisfeci de meo: nam ærarium publicum penes me plane nullum eſt.

* Epiſtolæ huic lucem poteſt accendere Dn. D. *Zeibichii* Hiſtoriſche Lebens-Beſchreibung derer Stiffts-Superintendenten zu Merſeburg. Concernit enim b. Erhardi *Lauterbachii* (ad quem data eſt) concionem in ſolenni Introductione b. *Cundiſii* habitam (Inveſtitur-Predigt) de qua apud *Zeibich.* p. 182. Anteceſſorem *Cundiſii* (de quo p. 178.) uxorem a *Cundiſio* ductam, de qua p. 197.

Epiſtola M. Chriſtiani Chemnitii.

Salutem & liberationem per Chriſtum ab omni malo!

Nactus occaſionem ſcribendi, VIR plurimum Reverende, Ampliſſime & Excellentiſſime, Dn. PARENS in CHRISTO Honoratiſſime, non potui facere, quin etiam ad nocturnas lucernas, meam in Tuam plurimum Reverendam Excellentiam, amoris obſervantiam declararem. Primum autem mearum litterarum caput eſſet, ſolatia dicere, propter uxorem, matronam pietate & omnibus virtutibus ornatam, a latere Tuæ plurimum Reverendæ Excellentiæ, divulſam & evocatam: nî ſcirem penitus & comprobatum haberem, eam eſſe Amplitudinis Tuæ fidei conſtantiam, ut non magis metuat humanæ vitæ lubricitatem, quam mare nimbum, aut baculum armatus miles. Quomodo enim immodice turbatum crederem tam Reverendum Senem, quem toties audivi Cizæ e Cathedra, Verbo Domini, dicentem; *non hominem mori, ſed hominis miſeriam:* Et neminem tam facile, ſuſcitare de lecto, quam Chriſtum e ſepulchro, ut ſermone 44. de V. D. loquitur Auguſtinus. Condoleo tamen ex animo, laborioſæ ſolitudini, quam utique una cum ſenectutis gravaminibus, dulciſſima conjux depuliſſet atque leniiſſet. Quod tamen damnum, ut abundanti conſolatione reſarciat Dominus & majori fidei lætitia; ex animo precor. Cæterum de publicis, ut nunc dicam, verentur apud nos omnes, ne vicinis noſtris in Electoratu, lateres duplicentur, præſertim in tanta nobis communi, annonæ vilitate, ut etiam ſæpe quatuor oppida frequentent agricolæ, nec tamen frumenti modium queant divendere. Tanta igitur ubique eſt nummorum penuria, ut integro ſeculo par non credatur fuiſſe. Providerit tamen tandem Divinitas. Me quod concernit, ſunt utique cauſæ plurimæ cur Deo gratias agam, maximas. Vivo enim, DEo ſit laus, ſanus adhuc, tranquillus, & Auditoribus per DEi gratiam, charus & gratus. Experimur tamen etiam apud nos commune illud malum, quod eſt deficiens ſalarium, dum bellicæ exactiones ita cutem ubique detraxerunt, ut non ſit reliquum, niſi oſſa frangenda. Speratur tamen remedium pax, pro qua impetranda ante ſex ſeptimanas & nos in noſtro Ducatu publice orare cœpimus. Sed abrumpo; commendans Reverendam Tuam canitiem, Venerande PARENS, SStæ TRINITATI, & ex animo precatus, ut poſt ſuperatas vitæ moleſtias in futura vita deſideratiſſimi conjungamur. Dab. Vinariæ, 1645. 24. Septembr.

Veſtræ plurimum Reverendæ Excellentiæ & Amplitudinis,

Filius, & Frater in CHRISTO
M. Chriſtianus *Chemnitius*, Archi-Diaconus.

** Chriſtianus hic *Chemnitius*, Martini *Chemnitii* ex fratre Ambroſio nepos fuit. v. Rethmaier. Braunſchw. Kirch. Hiſt. P. 3. in Beylagen. p. 446. Numburgenſes præficere eum voluerunt ſcholæ oppidanæ: A. 1643. vero a Senatu Vinarienſi ad Diaconatum, biennio poſt ad Archidiaconatum vocatus, A. 165[illegible] doctorales honores Jenæ adeptus eſt. Succeſſit tandem A. 1654. D. Jo. *Majori* Paſt. & Sup. Jenenſi † 1666. d. 3. Jun. v. *Zeumer*. Vit. Theol. Jen. p. 181.

Epiſtola Simonis Gedicci.

Salutem ab IMMANVELE, Reverende, Clariſſime & Excellentiſſime Vir, Dn. Doctor amice ac frater in Chriſto honorande & dilecte. Nullum ego patrimonium liberis meis amplius & opulentius relinquere me poſſe ſentio, quam virtutis & doctrinæ poſſeſſionem, & Virorum optimorum ac præſtantiſſimorum benevolentiam. Inter quos, cum te præcipue DEVS mihi & meis γνήσιον amicum, fratrem & patronum dederit, toto pectore ipſius benignitati gratias ago, eumque ardentibus votis precor, ut tibi ac tuis viciſſim benefaciat, vobisque omnia bona veſtris animabus & corporibus ſalutaria cumulate tribuat.

Porro mitto nunc Tibi octo exemplaria, typis informata, *Actus Inveſtituræ meæ Martisburgicæ*, in qua omnia pulcherrime adminiſtraſti, meque præclaro laudis eximiæ encomio ornaſti. Igitur tibi devinctus manebo, quamdiu vixero, tibique conſtabunt ſtudia & officia mea omnia perpetuo, prompta &

expedita. Bene & feliciter æternum vale. Celerrime, Martisburgi 18. Junii A. Ch. 1617.

Veſter
Simon *Gediccus* D.

* v. *Zeibich*. Merſeb. Stiffts-Superint. p. 163.

Epiſtola Salomonis GESNERI.

S. P.

Quod ad litteras Tuas pie & amanter ſcriptas, mi Humaniſſime & Doctiſſime Domine Magiſter Lauterbachi, Sympatriota chariſſime, hactenus non reſpondi, cauſa non eſt alia, quam quod varia ſubinde negotia animum & calamum alio diſtraxerunt. Vehementer autem tua ſinceritate in ὀρθοδοξίᾳ aſſerenda delector, Deumque oro, ut hoc egregium ſuæ bonitatis opus in te in dies magis magisque adaugeat & confirmet. Quemadmodum etiam non absque ſingulari voluptate intelligo, te in aſſerenda Ariſtotelis ἀκριβείᾳ & Ciceronis elegantia operam egregie collocare. Haud labor in Domino veſter inanis erit. Ita nimirum Chriſto cœli plantantur, & pueri in ulnis asportantur, roburque ex ore infantium & lactentium Domino paratur, ad deſtruendam vim inimici & ultoris. In conficienda συνόψει libelli *Chemniciani de duabus Chriſti naturis* ut progrediaris, etiam atque etiam rogo, confectamque huc mittas. Imo velim, te ſimiles συλλογὰς ex altero ejus libello *de fundamentis Eucbariſtiæ* colligere. Profuturum eum laborem multis non dubito, etſi non deſunt, qui nomen doctrinamque *Chemnitii* æterno ſilentio ſepultum omnibus votis exoptant. Nec eſt, quod hoc in curſu Rev. D.D. *Crameri* pollicitatio te moretur. Fortaſſe ille ſuæ functionis laboribus impeditus iſtam cogitationem jam ſepoſuit. *Rennecherus* homo levis eſt armaturæ, ſtolidus, & blaſphemus, cujus nugaciſſimas chartas legiſſe easdem pio animo eſt refutaſſe. Non ſuaſerim proinde, te cum impuro hoc - vel potius - manus conſerere: indignus eſt tua pietate & doctrina; quam te in aliis eccleſiæ Dei magis profuturis

ris collocare multo eſt utilius, multoque coram Deo laudabilius. Quod enim Paulus ait: τὰ κρυφῇ γινόμενα ὑπ' αὐτῶν, αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν, id ego plane in protervos & impudentes adverſarios competere exiſtimo, quorum quædam ſceleratæ & horrendæ blaſphemiæ melius contemnerentur & ad æternæ oblivionis tenebras relegarentur, quam operoſis refutationibus in apricum protraherentur. Sed hoc ipſum tibi religioſe expendendum relinquo.

Cæterum, mi chariſſime Domine Sympatriota, exiguum quoddam eſt πραγμάτιον, in quo tua vel tui famuli ſaltem opera mihi uti quæſo liceat. Noſtri procul dubio, noſtros Boleslavienſes in diverſorio zur güldenen Eyle hoſpitio uti: eos proinde, vel etiam Gryphenbergenſes, qui ibidem, vel certe in eadem vicinia divertunt, interrogari velim, an aliquid literarum ad me habeant, vel etiam aliarum rerum. Ac quicquid iſtud erit, ut absque mora per certos homines ad me mittatur, etiam atque etiam oro. Ego tibi viciſſim meam operam loco, dedico.

Reverendum Clariſſimumque Virum D.D. *Beckerum*, nec non Magnificum D. D. *Dreſſerum*, & M. *Schmuckium* ex me officioſe & amanter ſalutari ſuæque de litterario colloquio factæ promiſſionis benevole & cupide admoneri velim. Scripſiſſem dudum, niſi priores alloquii illis potius cedere, quam præripere veræ amicitiæ eſſe exiſtimaſſem. Quod ſi videre me εὐπροσήγορον, quam ἀντιπροσήγορον eſſe debere, non ægre tulerint, meam θρασύτητα, vel θαῤῥαλεότητα. Sed bene in Chriſto cum omnibus vale. Dedi penultima anni 1599. Witeb.

Hum. *T.* ſtudioſiſſ.
Salomon *Geſnerus*. D.

Epiſtola Chriſtophori Schleupneri.

Salutem per Chriſtum, nec non pacem & gaudium, in Spiritu Sancto.

Valde me exhilararunt R. T. D. literæ. Singularis in me benevolentiæ, & acceſſionis amicorum indices. Dudum hoc ipſum deſideravi quidem, quod ultro mihi bono cum Deo contingit: nolui tamen ſine urgenti cauſſa in veſtri alloquium aſſurgere. Promitto autem R. T. E. pro ſtabilimento noſtræ amicitiæ & conjunctionis, devotas preces, ſincerum amorem, debitum honorem, & paratiſſima ſtudia pro virili. Familiaritas certe inter B. noſtrum D. *Schmuckium* & me, etiam ſera erat, ſed & ſeria & ferventiſſima: quod etiam de noſtra conjunctione futurum ſpero.

Officiolum, quod Dn. Matthæo *Rhöſtio*, Collegæ R. T. E. præſtiti, admodum exile eſt, & cum operoſa veſtra gratiarum actione nullatenus comparandum. Utinam in majoribus, veſtris poſſem inſervire commodis!

Status meus & meorum his periculis non caret, ob controverſias noſtris cœnobiis, ex quibus alimur, motas. Et dudum dolui, tantam rem in aulis tam negligenter agi. Et in teſtimonium vocare poſſum totam hujus regionis eccleſiam, calidis meis monitionibus locum non eſſe datum. Inſtar maximi beneficii mihi eſſet, ſi Deus annos D. D. *Polycarpi*, Præceptoris mei Venerandi, in hæc noſtra tempora extendiſſet. Ejus enim conſilia moderata erant, & Reipublicæ Chriſtianæ proficua. Sed ad quid hæc?

Quod reſtat, oro R. T. E. ut in ſalutando Magnifico, omnique Reverentia digniſſimo viro, Dn. Johanne Erneſto *Luthero*, quem apud Affinem meum Dn. Johannem *Röberum* (Kölerum) in contubernio Dn. Philippi vidi, haud gravatim vicarium agat. Ach ich gedencke der alten Zeit, der vorigen Jahre: Mein Geiſt muß forſchen. Vale Vir R. & certo ſtatue, me eſſe,

Dab. Curiæ
2. Julii An. 29.

T. R. E. obſervantem
& ſtudioſiſſimum:
Chriſtoph. *Schleupner* D.

Epiſtola D. Joh. Hulſemanni.

Ut annus iſte recens in orbitam verſus, Annos aquilinos vigoremque ac robur aquilinum ætati Tuæ adjiciat, ſperatisque pacis fructibus Tuos etiam canos beet, antequam illi oculis noſtris ſubducantur; hoc præcipue & impenſe Deum veneror. Accedit ad hoc pietatis officium, quod venerando nomini tuo cæteroquin debebam, officium humanitatis, a Veſtrate M. Joh. *Teubero*. Exhibuit is mihi litteras a Cancellario Veſtrate ſcriptas, ſponſorias officii ſive muneris Conrectoratus in Schola Veſtra, ſub conditione mittendarum a quopiam Theologo hujate ſyſtaticarum: Quas a me potius, quam ab alio ſe petere poſſe exiſtimavit, eo, quod ſub inſpectione mea in Nicolaitano noſtro ludo hactenus militaverit. Suane commoda aucturus ſit per hanc mutationem, non inquiro: Cæterum hic muneri ſuo ita functus, nihil ut deprehenſum fuerit in eo labis. Quocirca dignus eſt, quem patria habeat benignius, ac noſtra penuria potuit.

Osnabrugi hærent Romanenſes in expoſitione finalis ſententiæ ſuæ, ad Proteſtantium ſtatuum Replicam, novellis cavillationibus rerum transactarum oppoſitam. Uti video ex collatione inſtrumenti pacis ſub diſceſſum *Trautmansdorfii* typis excuſam. Exceptionem poſtea a Romanenſibus interpoſitam, & Replicæ Proteſtantium; ceſſerunt hi in 30. & pluribus punctis a re jam transacta. Sveci urgent tanquam ſummas Græciæ fortunas, feloniæ præmium id eſt ſatisfactionem Haſſiacam.

Hiſce diebus miſit ad me Dn. D. *Rothmalerus* Superint. Rudolſtatinus Diſſertationem in ſynodo Paſtorum propoſitam, de neceſſitate Bonorum operum, ad ſalutem obtinendam. Quam erudite ac ſolide confutavit, recenſitis ordine cavillationibus ab *Hornejo* propoſitis. Ita palmas nobis præripiunt, quibus in paſcendis ſuis ovibus abunde ſatis negotii erat. Nec aſſequi poſſum, quid cauſæ moveat Ducales Saxonicos, ut Jenenſibus Theologis ſilentium impoſuerint de hac controverſia. Etiam Dn. D. Joh. *Major* Senior, legendas mihi exhibuit prælectiones ſuas in Pandoram illam Helmeſtadianam: ſed quidam Collega ejus, e veſtigio per litteras rogabat, Dehortarer bonum ſenem a publicatione iſtius ſcripti polemici, quum illuſtriſſimos principes propoſitum illud haut dubie ad indignationem ſit provocaturum. Si fraudi nobis aut invidiæ futurum eſt, tueri limites a Majoribus noſtris tanto labore poſitos, &, quod præcipuum, imo unicum & omne punctum facit, Apoſtolicæ doctrinæ puritatem a fermento pſeudo-Apoſtolico vindicare; neſcio, qualem Dei cultum, quam religionem poſteris ſuis relinquere velint ii, qui homines heri & nudius tertius natos impune graſſari ſinunt, in pomœria & paſcua ſalutis ſuæ, quum nec lepores nec aprum venari aliis permittant in territoriis ſuis. Refelli idem argumentum in Cap. XII. Breviarii, quod adhuc ſub prœlo eſt. Te autem Venerande Senex, majorem in modum rogo, ut excubes, quod ſtrenue facis, pro impetranda a Deo tranquillitate publica non minus Eccleſiarum quam Rerump. communis Patriæ noſtræ. Quotidianarum precum ſacrificiis longævitatem ac felicitatem Tuam viciſſim apud Deum poſtulabimus. Atque ego quidem . . . .

ſtudio omni officioque
Lipſiæ d. 25. Jan. T. pl. R. D. addictiſ-
1648. ſimus

Joh. *Hülſemannus*. D.

Epiſtola Joh. Roſini.

Gratiam & Pacem a Deo Patre, per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum Immanuelem. Litteras R. D. T. recte accepi, & cum voluptate perlegi, ſiquidem mihi multiplicem occaſionem præbuerunt, agendi IPSI gratias: primum, pro tam prolixa & benevola precatione felicis decurſus hujus, quem modo inivimus, novi anni: faciat DEVS Clementiſſimus, quod bonum viſum fuerit in oculis ipſius: Deinde, quod R. D. T. moram iſtam noſtram in transmittendis *concionibus* & excuſaverit ultro, & adhuc perbenigne polliceatur, decenter eſſe excuſaturam: Clementiſſimus DEVS Eidem viciſſim benefaciat pro hoc & aliis beneficiis. Jam mitto *tertiam concionem*, perbrevem & ſimpliciſſimam: Non enim aliter patiebatur auditorum ratio: & ſane (in hac etiam concione non omnia, hoc quidem tempore, publice) dixi, quæ in chartam conjeci. Peto autem majorem in modum, a R. D. T., ne & hanc moram ægre ferat, & quod nuper mulctæ fecerim mentionem; quod me pœnæ pœnituit. Et quomodo R. D. T. ipſe ſtatim excuſavi; Ita excuſatum quoque habeo Ampliſſimum Dn. Cancellarium. Nam alia manu id erat litteris Reverendi Conſiſtorii adſcriptum. Quidquid ſit, ego volens tardior non fui. Quod injecit R. D. T. in nuperis ſuis, de publicanda ſecunda a) concione: ego eam tanti non æſtimo, quæ in publicum prodeat; niſi ubi verbum Dei habet. Secundum mandatum miſi eam, ſicut & alteras, ad R. D. T. & ſufficit mihi, ſi ex illis cognoſcatur, Sereniſſ. Dn. Elect. noſtri & Rev. Conſiſt. Veſtri mandato me libenter parere voluiſſe, & quantum in me fuit, ſatisfacere.

Ætatis R. D. T. in litteris mentio, revocat mihi in memoriam ſermonem quendam Nob. & Ampl. quondam Viri Dn. Jac. b) *Bongarſii*, Galli, Henrici IV. Regis Galliæ Conſiliarii & Legati, qui, cum me ante annos aliquot, in diverſorium publicum ad prandium invitaſſet, deque ætate mea quæſiviſſet, egoque ipſi reſpondiſſem, me non procul abeſſe a ſexageſimo ætatis anno; Ille me intuens, *velim atque optarim, te adhuc alios ſexaginta annos vivere*, dicebat: Sic ego R. D. T. precor, & opto ex animo, ut numerus annorum ipſius adhuc duplicetur.

Nuper ad me Norimberga transmiſſa eſt tabula, in ære inciſa, & inde expreſſa, in memoriam feſti, & *anni Jubilæi Evangelici.* In hac expreſſæ imagines Lutheri & Philippi, ad menſam ſedentium, in quo ſcriptum majoribus characteribus: VERBVM DOMINI MANET IN ÆTERNVM. Poſt quem librum exiſtit in altum erecta imago CHRISTI crucifixi; ſuper ea imago Spiritus Sancti ſpecie columbæ; in ſummitate nomen Jehova Hebraicis litteris ſcriptum, perſonam æterni Patris denotans. Prope Lutherum ad dextram tabulæ, eſt imago Friderici Sapientis, Electoris ſtantis, habitu ipſi familiari & uſitato, cujus enſis Electoralis in menſa depoſitus: In altera tabulæ extremitate ſiniſtram verſus prope Philippum, imago noſtri Sereniſſimi Dn. Electoris, habitu Electorali, geſtantis in dextra enſem Electoralem, mucrone in altum erecto. Utriusque Principis Electoris imagini adſcripta ſunt Symbola eorum: Friderici quidem: TANTVM, QVANTVM POSSVM: Noſtri autem Seren. Electoris: SCOPVS VITÆ MEÆ CHRISTVS. Titulus ſive inſcriptio tabulæ eſt: *Chriſto Soteri, veritatis vindici, lucis Evangelicæ Reſtauratori, tenebrarum depulſori: Evergetæ ſuo optimo, Ter-Maximo, Eccleſia per Germanias reſtaurata laudes perennes grata exſolvit, & poſteris hoc beneficium exoptat perpetuum.* Anno Sæculari CIↃ IↃ CXVII. Infra menſam e tabula continens rithmos Germanicos, celebrantes hoc Dei beneficium ſummum. Subſcriptum majoribus characteribus: *Tibi Cherubin, & Seraphin inceſſabili voce proclamant. Ita Jubilate animis gratis. Jubilate Deo.* Subjectum denique hoc tetraſtichon:

ISLEBII natus, ſuperis quoque redditus oris,
Convellis tumidi regna, LVTHERE, Papæ.

Poſtera ſi ſancti bene dogma ſecuta fuiſſet
Turba Ducis, jam nil fraus tua, Roma, foret.

Ad extremitates hujus tetraſtichi ſunt typi, ceu nummorum: in uno ad dextram expreſſus olor natans in aqua, & ſcriptum in circumferentia nummi: *Olor invictus virtute divina:* in altero ad ſiniſtram, menſa expreſſa, cui impoſitus liber apertus, cum iisdem verbis, quibus ſuperior: *Verbum Domini manet in æternum:* candelabrum item cum lichno ardenti: infra menſam modius: in circumferentia adſcriptum: *Jam lucet omnibus, modio remoto,* &c. Hæc nunc R. D. T. exponere volui, ſi fortaſſe memoratum non vidit typum: Eamque majorem in modum rogo, ut meæ tarditati in transmittenda tertia concione, & loquacitati in hiſce litteris ignoſcere, & me, meamque conjugem in hac noſtra ingraveſcente ætate (ingreſſus enim ſum annum ætatis ſexageſimum ſeptimum, natus anno MDLI. die Joachimi, qui tum fuit XV. Decembris, ſuſcipiente me ex Baptiſmo, honeſto ac prudenti viro, Joanne *Cotta*, Conſule Iſenacenſi, agnato ſive cognato ejus honeſtæ matronæ, apud quam vixit *Lutherus*, ſcholam Iſenacenſem puer frequentans: Conjunx autem mea agit annum ſexageſimum octavum, nata Vinariæ anno MDL. die Mercurii poſt feſtum diem Bartholomæi Apoſtoli) & parvum nepotem, eumque unicum, ſi piis ſuis ad DEVM precibus commendatum habeat: Quam ego viciſſim cum honeſtiſſima conjuge & familia clementi tutelæ, protectioni, ac gubernationi DEI Optimi Maximi etiam atque etiam diligenter commendo. Datæ Naumburgi a. d. IV. Kalendas Februarii, anno a nato Chriſto Salvatore ∞ Iↄc XIIX.

R. D. T. omni ſtudio, pietate, & obſervantia colens
Joannes Roſinus, Eccleſiaſtes in templo cathedrali ejus loci.

a) Scripta a Roſino edita recenſui P. 1. p. 72. quibus addi queunt, quæ hic allegantur conciones, quanquam a me nec viſæ nec lectæ. Eadem pagina mentionem feci Magnif. & Ill. *Cracovii*, Decani Numb. Heic vero moneo, hunc ipſum *Chronici Turcici* copiam *Roſino* feciſſe. Exemplar quoddam hujus libri parenti ſuo dedicavit, cujus dedicationis verba ita ſonant:

Reverendo viro, pietate, eruditione & conſtanti veritatis confeſſione præſtantiſſimo virtutibusque ornatiſſimo, Domino Magiſtro Bartholomæo Roſino, Eccleſiæ Dei, quæ eſt Ratisbonæ, Paſtori & Superintendenti, Patri ſuo optime merito & chariſſimo, hoc ſuæ erga ipſum pietatis & obſervantiæ monumentum ponit, librumque hunc LIBENS MERITO DONAT DEDICAT obſequentiſſimus filius Johannes Roſinus, Pro-Rector ſcholæ Ratisbonenſis, Calendis Januarii ineuntis anni a nato Chriſto Salvatore M. D. XVIC. *quem eidem fauſtum felicemque precatur.*

ANTIQVITATES ipſius ROMANAS plagii nonnulli inſimularunt. Commendat tamen easdem his verbis Ill. B. de LYNCKER Inſtruct. Forenſ. l. 2. memb 1. Sect. 1. p. 1. c. 1.

Compendium Antiquitatum Rom. edidit Phil. Caroli, ut & Jo. Cunrad Dieterich, Kippingius, Jo. Thyſius; ſed præcellit Joannes Roſinus rerum amplitudine & auctoritate cum notis Th. Dempſteri a Murerk J. C. Scot. Amſt. 1583 Baſil. in 4. Hinc operæ pretium duxit M. Frid. Hildebrand, ſcholæ Northuſ. Con-Rector, Antiquitates has in Compendium contractas bono juventutis dare.

Hiſtoriam trium Saxon. Ducum allegat Seckendorff. l. 2. Hiſt. Luther. Sect. 6. f. 33. a. his verbis: *Incidit hunc in annum* 1525. - - *mors FRIDERICI Electoris Saxoniæ. Obiit enim in arce ſua Lochavienſi, ex obſtructione veſicæ d. 5. Maji, qui erat Veneris poſt Dom. Miſer. Dom. circa horam 5. poſt meridiem, ætatis anno* LXIII, - - - - *Nota ſunt, nec ſpernenda, quæ de eo dudum edidit Vir non vulgariter doctus JOHANNES ROSINUS. Sed ampliſſimæ hiſtoriæ materiam ſuppeditat ARCHIVUM VINARIENSE, ex quo ſuppleri poſſent & deberent quæ GEORGIUS SPALATINUS commentatus eſt.*

b) Commercium literarium *Roſino* interceſſit cum viris clariſſimis J. G. Bar. ab *Haſſenſtein*, Gebhardo a *Meyendorff*, Matthia *Bergio*, ſcholæ Catharinianæ apud Brunſvicenſes Rectore, G. *Waltero*, Reipubl. Vinar. Synd. M. Jo. *Wolffio*, Schol. Ratisb. Rect. præ cæteris vero cum Jac. *Bongarſio* Reg. Gall. Conſiliario & apud Dan. Regem Legato. En! Epiſtolam ipſius ad *Roſinum*:

> *JOHANNI ROSINO. Argentinæ accepi, quas ipſis Cal. ad me dediſti. Iis reſpondeo raptim & diſtractus variis. Quæ ad te miſi, miſi, ut tibi habeas, non ut remittas. Notitia illa non eſt ullius libri judex, namque ſimilem habuit SCHONHOVIVS, niſi fallor, & ONVPHRIVS, ſed noſtra plenior quibusdam locis. De conjuratione ſcelerata & prodigioſa in Regem,*) vere ad vos perlatum eſt: de ea vero certiora ad te mittam brevi, tu interim NOS JVVA PRECIBVS TVIS. Francofurti. 5. Aug.* 1602.
>
> v. *Bongarſ.* & G. M. *Lingelsbem.* Epp. Ed. Argent. 1660. in 12. p. 78.
>
> *) Innuit Henricum IV. R. G. v. *Thuan.* l. 72.

Bongarſius in Daniam aliquando huc tranſiens, atque ad *Roſinum* inviſens Bibliothecam ipſius optime inſtructam perluſtravit, cumque edenda aliqua urgeret, *Roſinus* vero cunctaretur, ille in hæc tandem erupit: *qualem quæſivi, talem non inveni.*

De Sponſa *Bongarſii* Argentorati ipſa, quæ nuptiarum ſolennibus deſtinata fuerat, hora ſubito extincta. v. *Caſaub.* Epiſt. 128. f. 146.

Inſignia ROSINORVM exhibent Pegaſum. Symbolum fuit: *In ſpinis roſa, in fletu ſolatium.*

Epiſtola D. Joh. Förſteri.

Ἐυχαίρειν ἐν τῷ κυρίῳ πάντοτε.

Pergratæ mihi fuerunt tuæ litteræ una ex parte: ex altera vero admodum ingratæ. Pergratæ propter ſignificationes amoris tui, quas mihi dediſti ſatis luculentas; pergratæ propter ſalutes, quas mihi amici apprecantur; pergratæ propter felicia ſucceſſoris mei auſpicia, & alia. Ingratæ autem propter Veſtri τοῦ προεστῶτος impietatem; ingratæ ob - - - - Hic propter rumores bellicos novi eſt nihil. Fama eſt, Electorem Sereniſſimum velle in urbem noſtram milites præſidiarios collocare. Quod ſi

fit;

ſit; quid expectandum nobis aliud; quam omnium rerum ad victum cultumque corporis pertinentium caritas, Cœtusque Academici ſubita diſſipatio? ſed prohibeat iſtud ſumme miſericors DEUS, & potius diſſipet gentes, quæ bella volunt.

Mitto quædam Theſεων exemplaria, quibus inſcripta ſunt, ſingulatim diſtribuendas. Legat T. R. Ex. eas, & quia ejusdem judicio plurimum tribuo, fraterne peto, ut ſubmoneas, an methodus ſatis videatur concinna. Eadem enim methodo reliquos articulos fidei noſtræ controverſos pertractare conſtitui, ſed multo brevius, interque privatos parietes, rogatu ſtudioſorum SS. Theologiæ. Tuo nomine ſalute impertii hodierno die, cum ſimul egrederemur templo, Dominum D. *Balduinum*, Virum certe optimum, doctiſſimum, & tanto, quo fungitur munere, longe digniſſimum. Fuit illa huic perquam grata & jucunda, & a me petiit, ut ipſius loco R. T. E. viciſſim fauſta & auſpicata quæque apprecari velim. Meo autem nomine ut iterum officioſe ſalutes omnes noſtros amicos, obnixe rogo. Tuam Catharinam cum Filia utraque mea quoque Barbara optime Tecum valere jubet, ſimulque diutiſſime. Dabam perpropere 29. Maji Anno 605. Witebergæ

T. E.
ὁλοκλήρως
Joh. *Förſterus*, SS. Th. D. &
Prof. ibidem.

Epiſtola M. Joh. Rhenii.

Pacem & multa anni proſpera fata novi!

Pro magna erga me immerentem liberalitate magnus adhuc ſum debitor Tuæ Rev.-Amplitudinis. Ut itaque memoriam ſaltem grati animi qualemcunque oſtendam, ecce jam iterum T. D. triviali quodam libello, qui propter incommoditatem mercatus noſtri ab opificibus inſui & compingi non potuit, gravatum forte magis, quam ornatum eo. Rogo autem, ut T. A. meam importunitatem mihi ignoſcere velit, & præfationem tantum, vel, quod idem eſt, unam ex iſtis meis *defenſionibus* a principio usque ad finem perlegère, ne gravetur. Fortaſſis & T. A. ſua autoritate & gratia apud Dominos Conſiſtoriales per occaſionem bonæ huic cauſæ bonorum & conſcientia præditorum virorum patrocinium impetrare ſtudebit. Ego feci quod meum eſt, ſi alii ſuum officium prætermittunt, excuſatus ſum coram Deo & hominibus. Viſitationes interdum inſtituuntur magnis ſumptibus, ut incommoda ſcholarum explorentur, jam ſatis manifeſtum eſt tantum damnum, quod patitur imbecilla juventus. Videbimus igitur quid facturi ſint ii, quorum ea cura propria eſt. Grammaticam Græcam hic adjunctam mitto famulo D. T. qui me, cum iſtic eſſem, ad veſtras antiquitates perluſtrandas eduxit ac reduxit. Reliqua exemplaria *Defenſionum* DD. Collegis vel aliis eruditis communicare licet. Hiſce T. R. A. Deo O. M. cum omnibus ſuis commendata, & a Dn. D. *Schmukio* & *Setho* noſtro officioſe ſalutata in Chriſto bene feliciterque valeat. Lipſ. 13. Januarii Ao. 613.

T. R. A.
obſervantiſſimus
M. Joh. *Rhenius*.

INDEX

INDEX I. PERSONARVM,
quæ recenſentur.

A. pag.

Acker, Vitus, 26

B.

Baumgärtel, M. Joh. 15.
Becmannus, M. Chriſtianus 15
Berger, M. Fridericus 26
Berricht, Joh. Fabianus, Conſul Numb. Primar. 25
Bloſſius, M. Ludov. Chriſtoph. 22
Blumenröder, M. Damianus 33

C.

Chemnitius, M. Ambroſius, 11
Colerus, M. Theophilus, 15
Cruciger vel Creutziger, M. Andreas, 13

E.

Ekhard, M. Tobias, 15

F.

Faber, M. Henricus, Gymnaſ. Quedlinb. Rect. 31

G.

Götze, Michael, 25
Gſchwend, M. Adamus, 15
Günther, M. Chriſtianus, 20

H.

Hartwig, Johannes. 26
Heider, M. Chriſtianus, ibid.
Hellborn, M. Joh. Chriſtoph. ibid.
Henricus III. Epiſcopus Baſileenſis, 1
Hirſch, M. Gordianus, 15

pag.

Höpffner, Nicolaus, 9
Humbertus, Epiſcopus Baſil. 2

I.

Ilmer, M. Georgius, 26

K.

Koch, Bartholomæus, 3
Krauſe, M. Sixtus, 26
Krumholtz, M. Chriſtianus, 16
Kühn, M. Petrus, 3
- - M. Johannes, ibid.

L.

Lange, D. Chriſtianus, 9
- - D. Chriſtophorus, C. P. C. Conſul Numb. Prim. 25
Lauterbach, M. Joh. 20
Leopoldi, Andreas, 13
Loth, Alexander Paulus, 25
- - Sebaſtian, ibid.
- - Paulus, ibid.
Lyſthenius, M. Georg. 3

M.

Meliſſander, alias Acker, D. Joh. Henricus, 18
Mitis, Thomas, Bohemus Niemburgenſis, 43
Müllerus, D. Paulus, 13. 15
Müller, M. Joh. 26

O.

Oblik, Georgius, Abbas Keyſersheim. 2

P. pag.
Pfeil, D. Franciſcus, 10
Prange, M. Chriſtian. 26
Pretten, M. Joh. 15
Probſt, Petrus, 9
R.
Raniſius, Sigismundus, 25
Rohte, M. Martinus, 9
Romanus, Joh. Phil. 25

S. pag.
Saltzmann, M. Philipp. 15
Schilterus, D. Johannes, 17
Schirmer, M. Chriſtophorus, 15
Schlöer, Johannes, 9
Stelzner, M. Joh. 15
Stemler, M. Joh. Chriſtian, 15
Z.
Zerbſt, M. Joh. 9

INDEX II. RERVM.

A. pag.
Arnoldus, Georgius, Epiſcopatus Numburgenſis Cancellarius, vitam Mauritii, Sax. Elect. ſcripſit, in cujus dedicatione J. G. Arnoldus, patruelis probitatem & juſtitiam laudat, 44
Ejusdem Epitaphium. 44. 45
B.
Bergers, M. Friderici, Rect. Scholæ Cathedral. Numb. Programma ad Parentalia Dn. Julii Pflugii, quo vitam Pflugii nervoſe expoſuit. 53
Bertram, M. Sixtus, Paſtoratum Numb. recuſavit, 54. 55
Biblia Schleuſingenſia notantur. 55
Bloſſii, M. Lud. Chriſtoph. Rect. Scholæ Numburg. Senat. Diſputationes, Programmata & Carmina recenſentur, 22. 23
C.
Calviſii, Sethi, Epiſtola ad D. Lauterbachium, Epiſcopatus Cizenſis Superint. pag. 58
Chemnitii, M. Chriſtiani, tandem Doct. Theol. Paſt. & Superintend. Jenenſis Epiſtola ad eundem Lauterbach. 62
Chemnitianum Stemma. 12
Cundiſii, G. epiſtola ad D. Lauterbachium, Superintend. Cizenſ. 60
D.
Dauderſtadii M. Chriſtoph. Epiſtola, ad eundem. 47
E.
Eccleſiarum ſcholarumque viſitatio prima, ab Henrico, Duce Saxoniæ, inſtituta. 8
Eylenberg, Caſpar. Matthæi, Hiſtoria Epiſcoporum Numburgenſ. MS. 55
F.
Flacii Illyrici, Matthiæ, Epiſtola ex αὐτογράφῳ. 57

pag.

Förſteri, D. Joh. Epiſtola. 74

Franzii, Wolffgangi, Epiſtola de cauſa Georgii *Praſſen*, civ. & ſart. Witteb. contra M. Georgium St - - 59

Friderici, Electoris Saxoniæ, mors. 73

G.

Gedicci, Simonis, Epiſtola. 64

Gesneri, D. Salomon. Epiſtola ad Lauterbachium. 65

H.

Henricus III. & Humbertus, Epiſcopi Baſil. Comites a Neiwenburg, claris Numburgenſibus, ſed falſe, a Vulpio annumerantur. 1. 2

Hülſemanni, D. Joh. Epiſtola. 68

I.

Incendium magnum Numburgenſe Ann. 1532. 7

K.

Kayſersheim, Cœnobium laudatur. 2

L.

Lange, D. Samuel, Theol. Prof. & Superintend. Lipſienſis, in pueritia nudis pedibus ſcholam Numburgenſem frequentavit. 9

Langeri carmen ad imaginem Veneris. 56

Laurentii, Mart. Chriſtoph. Rect. Numb. Scripta quædam, Part. I. addenda. 56

Lauterbachii, M. Joh. Exerc. de etymologia & origine Vocum Alemannicarum. 20

pag.

Lyſthenii, Joh. Vita & fata a M. Petro Horn, Præt. Weiſſenfelſ. conſignata. 4

M.

Meliſſandrinum ſtemma. 19

Mülleri, D. Pauli, Wittebergenſ. Rector. Schol. Senat. Numburg. Vita & fata 14. 15

N.

Nummus argenteus, quem Nicolaus von Amßdorff, Epiſcopus Numb. cudi fecit, deſcribitur. 33

P.

Pfeilii, D. Franciſci, MS. (Copial-Buch,) in quo diplomata ac Privilegia, Epiſcopatum Numb. concernentia, congeſſit. 11

Pflugii, Julii, vitam nervoſe enarrat M. Frid. Berger, Rect. Scholæ Cathedralis Numb. in programmate. 33

-- monumentum a Petro de Neu-Marck & Conrado a Breitenbach conſignatum. 38

-- ejus Pater Colloquio Lipſienſi An. 1519. præfuit. 40

-- iter in Italiam ſuſcepit A. 1512. ibid.

-- ſententia de Ciceroniano Eraſmi in Epiſtola ad Menzerum. 41

Pollicarius, M. Joh. Superintend.

pag.

Leucopetr. (1562) cur in carcerem conjectus 43

R.

Rectores Scholæ Numb. Senatoriæ ab anno 1541 -- 1732. ex pulvere ſcholaſtico in Eccleſiam evocati 15
Rhenii, M. Joh. Epiſtola. 75
Roſini, Johannis, Eccleſiaſtis Numburg. Epiſtola ad Lauterbachium. 69
-- ejus Antiquitates Romanas laudat & commendat illuſtr. Baro de Lyncker, it. Seckendorffius 73.74
-- ejusd. Commercium litterarium 74

pag.

S.

Schilteri, D. Joh. vita, fata & ſcripta 17.18
Schleupneri, D. Chriſtophori, Epiſtola 66
Speculi Saxonici Autor Epko a Kepkau, nobilis 28

T.

Theilii, M. Joh. Scripta quædam in Parte I. omiſſa 52
-- ejus Epiſtola ad D. Bertramum de loco Matth. II, 12. ibid.
Tyllichii, Joh. Chronicon cum Vetero-Cellenſi an idem? 27.28

Sphalmata.

pag. 11. lin. 14. terra - leg. [illegible]
pag. 25. lin. 23. [illegible] - leg. [illegible]
pag. 28. lin. 3 Kerbaria - leg. Skerbaria
lin. 17. [illegible] - leg. [illegible]
pag. 32. lin. 23. ab - leg. ob.